(2

SECVNDA

# SYNODVS DIOECESANA ECCLESIÆ SARNENSIS,

CELEBRATA

AB ILLVSTRISS. & REVERENDISS. DOMINO

NICOLAO ANTONIO

DE TVRA,

DEI, ET APOSTOLICÆ SEDIS GRATIA, EPISCOPO SARNENSI,

Dominica XXVII. poſt Pentecoſten, die XXIX. Nouembris cum duobus diebus ſequentibus, Anno Domini MDCLXXXX.

SEDENTE

ALEXANDRO VIII. PONTIFICE Optimo Maximo.

BENEVENTI, Typis Franciſci Benzi. MDCXCIII.

SVPERIORVM PERMISSV.

Cons. Illmi et Revdi Archidiaconi de

# INDICTIO

## SECVNDÆ

# SYNODI DIOECESANÆ

## SARNENSIS ECCLESIÆ.

NICOLAVS ANTONIVS DE TVRA I.V.D. ac S.T.P. Dei, & Apoſtolicæ Sedis gratia, Epiſcopus Sarnenſis.

SYnodales Conſeſſus cogere, ſuæq; Diœceſis Clerum ad eos in Domino conuocare, non leui præcepto a Sacris Canonibus, & præſertim a Sacroſancto Concilio Tridentino cum pro temporis exigentia ſit cuilibet Epiſcopo iniunctum; Nos hoc anno intendentes Paſtorali huic muneri ſatisfacere, & priori noſtræ Synodo, olim celebratæ, ac typis traditæ ad Clericalis diſciplinæ directionem, ad morumq; reformationem, & correctionem, nonnulla adijcere; omnes, & ſingulos monemus, imò, in virtute Sanctæ obedientiæ, atq; ex parte omnipotentis Dei, omnibus, & ſingulis Dignitatibus, Canonicis, Parochis, alijſq; beneficia cuiuſcunque generis obtinentibus, tum in maioribus ordinibus, tum in minoribus conſtitutis, ac tum cæteris, qui de Iure, vel conſuetudine Synodo huius Diœceſis intereſſe tenentur, præcipimus, vt die 19, quæ erit Dominica 4. Nouembris, 27. poſt Pentecoſten, ad noſtram Eccleſiam Cathedralem Sancti Michaelis Archangeli, ſummo mane, conueniant, quiſq; per

ſe ipſum, non alium ſuo nomine mittens, niſi qui legitimo fuerit detentus impedimento ( quod coràm Nobis probare teneatur ) neque inde diſcedens, niſi, aut a Nobis facultas data, aut actionibus Synodalibus expletis, Synodus dimiſſa fuerit. Omnes item, & ſinguli accedant cum ſuis inſignibus, ſuperpelliceis, alijſq; requiſitis, ſecundum vniuſcuiuſq; ordinis gradum. Idq; ſub grauibus pœnis ad noſtrum arbitrium reſeruatis, etiam cenſurarum pro modo culpæ, & inobedientiæ. Volumus idcircò, vt huiuſmodi Synodi indictio valuis eiuſdem noſtræ Cathedralis, ac ſingularum Eccleſiarum Parochialium noſtræ Diœceſis affixa, ità omnes, & ſingulos afficiat, ac ſi omnibus, & ſingulis perſonaliter intimata fuiſſet. Datum Sarni ex Ædibus Epiſcopalibus die 20. Menſis Octobris 1690.

*Nicolaus Antonius Epiſcopus Sarnen.*

# SERMO HABITVS

Ab Illustris. & Reuerendis. Domino

## D. NICOLAO ANTONIO DE TVRA

EPISCOPO SARNENSI,

*Secundam*

*DIOECESANAM SYNODVM*

*incboante.*

DIES DIEI (Venerabiles Frates chariſſimi, Sacerdotes, & filij dilectiſſimi) *dies*, (a) inquam, *diei eructat verbum, & nox nocti indicat ſcientiam*. Dies multi, noctesq; variè eructantes verbum, indicantes ſcientiam, effluxere huc vſq; ex quo primam Synodum, cœtumq; ſeniorum Presbyterorum, aliorumq; Clericorum, hic in Domino coegimus; vt in nomine Domini congregati, ſua perluſtraremur gratia, vtq; (b) *ad ſemitam mandatorum ſuorum non errabundi deduceremur*. Noſtras dedimus ſanctiones, prout Spiritus Dômini tunc ſuggeſſit, ad Clericalis diſciplinæ firmitatem, ad morumq; Christi fidelium, & Eccleſiaſticorum moderationem. Auribus non modò; ſed oculis percepiſtis, quæ in ſimplicitate ſermonis non in mundanæ Sapientiæ fucatis verbis, allocuti prius, indeq; typis tradita, vobis non fugacem; ſed permanentem expreſſimus locutionem, vt firmiter quiſque ſciret, *quomodo* (c) *oporteat ſe in Domo Dei conuerſari*: quæ eſt Eccleſia. Neq; in tanti temporis decurſu vos frequenter alloqui deſtitimus. Vobiſcum .n. ſemper interfuimus, voſq; ſemper ad vniuſcuiuſq: munus ritè explendum, re, & verbô, adigere non prætermiſimus: illud Apoſtoli recolentes: (d) *hæc loquere, & exhortare, & argue cum omni imperio*: haud, pro virium noſtrarum imbecillitate, opera noſtra non exhibentes: cum nos non fugiat Diui Bernar-

a *Pſal.* 18.

b *Pſal.* 118.

c *1 ad Timot.* 3.

d *Ad Tit.* 2. n. 15.

c D. Bernar. ser. 59. in Cant. di monitum; (c) aientis: *validior est vox operis, quam vox oris*. Adeò, vt visi Nobis simus satisfecisse intentioni Patrum Sacrosancti Concilij Tridentini (f) de conuocanda singulis annis, Diœcesana Synodo pro morum directione, proq; excessuum correctione, vt Clerus, Populusq: fidelis ire possit de virtute in virtutem.

f Trid. sess. 24. de ref. c. 2.

Præstitimus. n. quantum potuimus: sed nihil nos præstitisse veremur, si meas, si vestrasq: Sacerdotales, atq: Ecclesiasticas obligationes perpendamus, si illudq: Euangelij apud Lucam (g) apophthegma expendamus: *cum feceritis omnia, quæ præcepta sunt vobis, dicite serui inutiles sumus*.

g Lucæ cap. 17.

Dies plurimi iam exciderunt, noctesq: multæ, multifariam eructantes verbum, indicantes scientiam. Nam etsi dies variatim sumuntur, semper dies, veluti aliquod verbum eructantes audiet homo, non surdescens ad sui profectum. Ipsa latio solis supra terram, quæ a Physiologicis vocatur dies, nonne tenebras expellens, colorum varietatem, orbisq: pulchritudinem ostendit? Nonne summi Factoris opera præ oculis contemplanda exponit? Nonne sua quisq; dies inæqualitate, cum alius sit alio longior, alius alio calidior, alius alio clarior, alius alio nubilosior, aut frigidior, humanarum rerum non æqualem multiplicitatem testatur? Omnis dies, omnis hora, nonne sua ipsius fugacitate, quàm nihil hic sumus eructat? Tempus hoc, quo vita hæc nostra corporalis metitur, nonne terrenum se diem fatetur hic esse in terra? Diem (h) operariorum quoniam, eo transacto, nemo operari poterit, hoc est benè agendo mereri? Diem peregrinationis, quia tanquam aduenæ peregrinamur ad Dominum, si ab eius rectis semitis non aberrauerimus? Diem tribulationis, diem laboris, *cum militia (i) sit vita hominis super terram?* Diem malum, ærumnosis circumseptum miserijs, quas ob peccata commissa, meritò sustinemus? *Tempora periculosa*, vt Paulus (k) ait. Dies verò bonos Mundus eos appellat: in quibus (l) *mali in bonis Mundanis, Mundanam ducunt vitam suam*. Quid autem post hanc vitam venturum sit ipsis, ipsi viderint.

h Matth. 20 Io: 9. 4.

i Iob. 7.

K 2. ad Timot. 3.

l Iob: 21. 13.

Nox adhuc ipsa, quæ a nocendo nomen sortita est,

cum

eum non solum mortalibus nocere; sed alijs alios nocendi ansam soleat, nigra sub caligine, præbere; an non sæpe sæpius scientiam patrandorum indicat facinorum? (m) *Vt iugulent homines surgunt de nocte latrones.* Hæc progignitur ex latione solis sub terram. Ab eius vmbra solis luce priuamur. Oculis nocet, rerumq; Orbisq; prospectu orbamur. Visu horribilia cernuntur, illusiones sentiuntur. Feris tantum grata, (n) quæ ideò ex suis latebris prodeunt. Hæc lunæ tantùm, & stellarum lumine aliquantulum splendescens, nonne huiusmodi Astrorum notitiam mortalibus indicauit? Hæ noctes, hi dies naturales semper aliquid sciendum eructant, semper aliquid hominibus in hac rerum vniuersitate contemplandum innuunt.

m *Horat.*

n *Psal.* 103. 20.

Sed ex hisce diebus, noctibusq; naturalibus ad dies, noctesq; spirituales allegoricum gradum faciamus. Hominem iustum, qui sua iustitia, veluti luce quadam, bonorumq; operum splendore, huius Mundi tenebras illuminat, diem appello spiritualem. Ideoq; inquit (o) Sapiens: *Iustorum semita, quasi lux splendens procedit, & crescit vsque ad perfectum diem.* Propterea Dominus Apostolos suos lucem nominauit: *Vos estis lux Mundi*: & Paulus (p) nouos homines vocabat *filios lucis, & filios diei*. Quam ob rem cum aut exemplo, aut verbo Iustus Iustum instruit, tunc rectè dicendum erit, diem diei verbum eructare. In ipsis .n. iustis, charitatis fulgore coruscantibus, cum insit latio solis iustitiæ supra orizontem animæ, diem spiritualem adesse quis inficias iuerit? latio illius solis, qui est primus omnium siderum gubernator, omnibusq; salutem afferens, exhilarans omnia; omnia fouens, omnia conseruans. Qui, quò magis ad mentem humanam accedit, eò clariorem, longiorem, feruentioremq: diem adducit. Dies hic spiritualis varius est pro varietate Diuinarum illustrationum, operumq; bonorum: in eoq: *donec dies est*, (q) *operari oportet*: & quoquo pacto si exciderit, reuocandus hic dies erit per pœnitentiam: quæ, vti quædam lux spiritualis, peccatorum tenebras depellit. Progrediendum in hoc die semper erit cum recta intentione, quousq: perueniatur ad æternam illam felicitatem, in

o *Prouer.* 4. 18.

p 1 *Thes.* 5. 5.

q *Io.* 9. 4.

qua

qua supremus dies spiritualis, infinita luce, atq; immensa diuinitatis gloria, ineffabiliter perfunditur.

E contra verò quæ sit nox spiritualis facilè quisquam percipere poterit, si quod menti humanæ mirum in modum nocet, considerauerit: si quod remouet lucem, qua mens hominis illustratur: si quod abesse facit solem iustitiæ, lumenq: diuinæ gratiæ animaduerterit. Peccatorum vita huiusmodi nox est. Ipsi .n. iucundissimo priuantur rerum spiritualium aspectu. Variarum non fruuntur virtutum pulchritudine: quæque in alijs sunt virtutes a Peccatoribus non cernuntur, in ipsisq: siquæ manent, nigra in eorum nocte, obuoluuntur caligine. Latent, & sordescunt in tenebris, & vmbra mortis. Aliquali solum lumine rationis perfusi, vti stellula, scintillaue quadam illius luminis, quo illuminantur cætera. Feræ pessimæ in hac nocte discurrunt, ipsi nempè Dæmones è suis latebris prodeuntes, impiosq: ad pessima rapientes. Proditus a Iuda, captus a Iudæis, negatus a Petro in hac peccati nocte Saluator noster fuit. Quotq: quiuis homo prauas fouerit intentiones, peruersasq: cogitationes; tot cuilibet erunt singulæ noctes tenebrosæ.

Hæc ex diebus, hæc ex noctibus, siuè dies, noctesq; fuerint naturales, siuè spirituales consideranda eructantur, contemplanda indicantur. Quid igitur? Nonne omnes vno ore cum Regio Propheta ad Dominum preces nostras extollemus, clamantes: *illumina* (r) *oculos nostros ne vnquam obdormiamus in morte?* nempè expelle ignorantias nostras, ne in errores incidamus, ne peccatis obdormiamus? Quippè. Atqui absit suspicari, viam vos impiorum tenebrosam non deuitare, culparum noctes vos non fugere. *Eratis* (s) *enim aliquando tenebræ: nunc autem lux in Domino: vt filij lucis ambulate: (fructus enim lucis est in omni bonitate, & iustitia, & veritate) probantes quid sit beneplacitum Deo.* Hanc ergo lucem, vt inter nos conseruemus, & lucis fructus in dies vt acquirere possimus; huc vos in Domino conuocauimus, exposcentes a Vobis, vt ea in hoc Synodali consessu decernamus, quæ ad semitas Domini perquirendas dies afferant.s.n. *Deus* (t) *stetit in Synoodo*

r *Psal. 19.*

s *Ad ephes. 5. 8.*

t *Psal. 81.*

*Deo-*

*Deorum* : hoc est ( vt alij exponunt ) Dei Maiestas commoratur in Congregationibus iustorum ; dubitandum nequaquam erit, huic Synodo, in Domino congregatæ, Maiestatem Domini, suo Diuinæ gratiæ lumine, peculiari quodam illapsu, non adfuturam : vt gressus nostros ad eum tutò dirigamus, qui dixit : *qui sequitur me non ambulat in tenebris*. Quinimmo, eius ope, etiam nox ( si fortè contigerit ) erit nobis illuminatio, vt Regius Vates cecinit : *Nox* ( u ) *illuminatio mea in delicijs meis* : scilicet : in die deliciarum, & tranquillitatum mearum, accedit vexationum, & tribulationum nox, qua illuminor. Siquidem tribulatio, & vexatio dant intellectum. Ideoq; ( vt Diuus Iacobus ait) ( x ) *omne gaudium existimate, cum in tentationes varias incideritis : scientes, quod probatio fidei vestræ patientiam operatur. Patientia autem opus perfectum habet, vt sitis perfecti, & integri in nullo deficientes*. Hinc nos ex plurimis diebus, noctibusq; decursis, verba eructantibus, & scientiam indicantibus, salutaria quædam deduximus, quæ priori nostræ Synodo adijcienda esse existimamus ad profectum commissi nobis gregis : pro quo excubias die, noctuq; quilibet animarum Rector in hac nostra Diœcesi, quisq; viritim pro suo munere, agere tenetur. Ad meliorem frugem quisque vestrum agrum Domini, vti villicus a Domino designatus, enixo debet excolere conatu. Nemo ( y ) .n. mittens manum suam ad aratrum, & respiciens retrò, est aptus Regno Dei. Propterea ( frates mei, Sacerdotes, filijq; ) ( z ) æmulamini charismata meliora, & adhuc excellentiorem viam vobis demonstro. Interea, & Gratia Domini nostri Iesu-Christi, & charitas Dei, & communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis. Amen.

u *Psal.* 138. 11.

x *Iacobi* 1. 2.

y *Luca*. 9.

z 1 *ad Cor*. 12. 13. & 2 *ad Cor*. 13. 13.

# DE SECVNDA
## DIOECESANA SYNODO INCHOANDA.

### CAP. I.

1 *AD Laudem, & Gloriam Sanctissimæ, & indiuiduæ Trinitatis, Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, ad honorem Deiparæ Virginis Mariæ, ac Sancti Michaelis Archangeli, omniumq; Sanctorum; Nos Nicolaus-Antonius de Tura, Dei, & Apostolicæ sedis gratia, Episcopus Sarnen, hanc alteram Diœcesanam Synodum, pro Christianæ disciplinæ, bonorumq; morum confirmatione, quibus Populum, & Clerum, curæ nostræ Pastorali concreditos prælucere satagimus; in Domino incipimus, & inceptam esse decernimus, atq; statuimus.*

## DE PRÆIVDICIO
Nemini inferendo ex loco sedendi, aut nominandi, deq; non discedendo, nisi absolutis Actionibus Synodalibus.

### CAP. II.

1 NVlli prorsus præiudicium illatum volumus, nulliq; nouum ius quoquo pacto quæsitum: si forte contingat suo loco non sedere; vocariuè, aut aliud

aliud agere; sed omnia in priori statu remanere decernimus. Nullus verò discedere audeat sub pœnis arbitrio nostro, nisi actionibus Synodalibus expletis.

## DE MINISTRIS; SEV OFFICIALIBVS SYNODI.

### CAP. III.

1 CVM plures requirantur Ministri, seu officiales pro functionibus Synodalibus ritè explendis, quorum electio ad Episcopum spectat: & hi sunt: Iudices querelarum: Promotores Synodi: Secretarius, & Magister cæremoniarum. Ideò in primis eligimus.

### IVDICES QVERELARVM.

*Adm. Reu. D. Stephanum Montorium V.I.D; & Primicerium nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. D. Thomam Milone V. I. D; & Archidiaconum nostræ Cathedralis.*

2 Quibus ius tribuimus audiendi, & expediendi querelas, durante Synodo: reseruata Nobis facultate eas ad Nos auocandi in quocunq; termino.

3 Præterea eligimus in Synodi Secretarium.

*Adm. Reu. D. Nicolaum Antonium Barbarolo V.I.P; & Canonicum nostræ Cathedralis.*

4 In cæremoniarum Magistrum eligimus

*Adm. Reu. D. Vincentium Sirica V. I. P; & Archipresbyterum nostræ Cathedralis.*

5 In Synodi Promotores deputamus *Adm. R.R. D. Ioannem de Amato, & D. Pompeium de Capua V.I.P; & Canonicos nostræ Cathedralis.*

6 In Synodi Cancellarium deligimus *Adm. Reu. D. Ioannem Manfredoniam V. I. P; Canonicum nostræ Cathedralis, & Apostolica auctoritate Notarium.*

7 Quibus officialibus electis, Promotores Synodi instituerunt, vt iuxtà præscriptum Sac. Con. Trid. eligerentur Examinatores Synodales: & a Nobis propterea fuerunt propositi infrascripti.

## EXAMINATORES SYNODALES.

*Adm. Reu. V.I. D. D. Stephanus Montorius, Primicerius nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I.D. D. Thomas Milone Archidiaconus nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I.P. D. Antonius Barbarolo, Cantor nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I. P. D. Vincentius Sirica, Archipresbyter nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. S. T. D. Ioseph Frabricator, Canonicus Theologalis nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V. I. P. D. Nicolaus Laudisius, Canonicus nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I.P. D. Nicolaus-Antonius Barbaroli, Canonicus nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I.P. D. Marcus de Tura, Canonicus nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I. P. D. Antonius Ceruus, Canonicus nostræ Cathedralis.*

*Adm. Reu. V.I.D. D. Philippus Abignente, Rector Ecclesiæ Collegiatæ Sancti Matthæi.*

*Adm. Reu. V. I. P. D. Pontianus Hodierna, Canonicus Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Matthæi.*

*Adm. Reu. S. T. P. D. Vincentius Frabricator, Canonicus Collegiatæ Ecclesiæ Sancti Matthæi.*

8 Omnesq; supradicti fuerunt vnanimi consensu ab vniuersa Synodo, per verbum: *placet*: approbati.

9 Hinc Promotores institerunt, vt iurarent, iuxtà formulam in priori Synodo præscriptam, quisq; de huiusmodi officio se se fideliter, & sincerè executurum, & seruaturum, quæ in hoc sancita fuerunt in eadem priori Synodo: prout singuli iusiurandum ità coram Nobis, tactis Sacris Euangelijs, præstiterunt: exceptis duobus: nimirum adm. *RR. D. Antonio Barbaroli, & D. Philippo Abignente, legitimè absentibus*, qui postmodum idem præstabunt iuramentum.

10 Item præfati Promotores institerunt, vt è suggestu legerentur ea, quæ disponit *Con. Trid. sess. 6. de ref.*

*ref:cap.primo,& sess. 23. pariter de Ref cap. 1. circa residentiam.* Atq; ita, alta, & intelligibili voce a Secretario Synodi executum fuit.

11 Similiter ad instantiam eorumdem Promotorum fuit lectum *cap. 2. sess. 25. de refor:* vbi Concilium de peragenda professione fidei disponit.

12 Qua lectione audita, omnes huic Synodo adstantes emiserunt fidei professionem, iuxtà formam constitutionis Pij IV. & tactis Sacris Euangelijs, iusiurandum præstiterunt.

13 Deniq; iustis de causis, reticentur a Nobis Testes Synodales. Eos tamen in schedula obsignata descripsimus: & priuatim coram Nobis iurabunt de suo munere fideliter exercendo.

## DE PRIMA DIOECESANA SYNODO

## Confirmanda, deq; alijs constitutionibus Synodalibus edendis.

### CAP. IV.

1 MVneri nostro Pastorali, vt pro nostrarum virium imbecilitate, quantum in Nobis est, satis a Nobis fieret; primam nostram Synodum Diœcesanam in Domino coegimus, anno 1677; eamq: typis dedimus anno 1679. in qua ouibus nostræ curæ concreditis ad Redemptoris nostri semitas sedulò inuestigandas, iuxtà Sacrorum (a) Canonum, & Sacri Concilij Tridentini præscriptum, Apostolicas directiones, & salutaria monita indiximus, & euulgauimus. Nunc temporis successiuo lapsu, successiuisq; nostris Visitationibus adhibitis, cum plurima adhuc statuenda ad rectã Populi, & Cleri moderationem, & disciplinam, superesse perspexerimus; non solum primam nostram Synodum confirmamus, illiq: quatenus opus est, nouum robur, nouumq; fulcimen adijcimus, & tribuimus; sed nouas sanctiones, veluti quædam saluberrima additamenta, pro morum, vitæq: honestate firmanda, indicere operæ pretium duximus ad laudem Omnipotentis Dei, a quo bona cuncta procedunt.

a *Dist. 18. per tot. Trid. sess. 24. de ref. cap. 2.*

De

# De sacræ Scripturæ lectione, deq; casuum Conscientiæ Congregationibus.

## CAP. V.

b *cap. Ignorantia dist 38.*

1 SAcerdotibus Dei, quos maximè dedecet (b) ignorantia, cunctorum mater errorum, assidua inest obligatio exequendi, quod Apostolus ad Timotheum indixit: (c) *attende lectioni, & exhortationi doctrinę* Ipsi .n., tā fidei eruditione, quam operum disciplina fideles Populos imbuere tenentur, Ideoq; Sacrarum scripturarum, Canonumq, peritiam callere, bonorumq; facinorum exempla ostendere debent.

c *1 ad Timoth. 4.*

2 Cumq; nihil absq; exercitatione perfici possit; iure optimo Sacrum (d) Concilium Tridentinum prębendam Theologalem in Cathedralibus Ecclesijs, huius rei gratia, instituendam sanxit. Hanc institutam in nostra Ecclesia inuenimus: & Canonici in ipsa Theologalis, (vt in nostra Visitatione accepimus) munus in primis est, sacram Cathechesim singulis diebus Dominicis, alijsq; festis de pręcepto rudiores edocere: eiq, ad pręscriptum eiusdem Concilij, lectionem Sacrę scripturę, aut moralis Theologię, Canonicis, & Presbyteris tradendam, in ea materia, quę congruentior Nobis visa fuerit, indicimus: a qua si defecerit, luat pœnam vnius librę cerę elaboratę pro qualibet vice.

d *Trid. sess. 5. de refor. cap. 1.*

3 Huiusmodi autem lectio habeatur semel in hebdomoda post Vesperas in Choro persolutas, ne diuinis officijs impedimento sit. Vacare autem permittimus a die 18. Iulij vsq; ad diem 15. Octobris. Ad eam conueniant, (e) Dignitates, & Canonici, sub pæna per singulas vices duplicatę punctaturę, si defecerint, æque, ac si deficerent in aliqua ex solemnioribus festiuitatibus a Choro: & sic punctandos irremisibiliter injungimus ipsis Punctatoribus, qui pro tempore electi, & ad munus fideliter exercendum iuramento obstricti fuerint: lucrumq; punctaturę accrescat interuenientibus.

e *Sac Cong. sub die 11. Augusti 1618. relata a Barb. de Cā & Dig cap. 27. n. 28.*

4 Ad eandem lectionem conueniant etiam Sacerdotes, pręsertim Confessarij, aliiq; in Sacris constituti ex de-

degentibus in Vico, seu Quarterio Episcopij, prout eos enixè hortamur: aliter nec ad munia Confessariorum, nec se se ad altiores gradus admittendos esse sciant.

5 Eadem prorsus ratione, vt aptiores reddantur ipsimet Ecclesiastici, & prȩsertim, qui ad curam tenentur animarum, quiq: facultatem habent excipiendi confessiones sacramentales, aut in sacris constituti ad Sacerdotalem apicem tendunt quisq;ad sùum munus rectè sciteq; explendum; statuimus, vt inter eos singulis quibusq; mensibus, hora nō impeditiua diuinorū officiorum, habeatur congregatio casuum conscientiȩ, tum in nostra Cathedrali, tum in Collegiata Ecclesia Sancti Matthæi, exceptis tribus supradictis mensibus pro vacatione concessis.

6 Ad eam, quȩ celebranda erit in Ecclesia nostra Cathedrali, mandamus conuenire debere, (f) tum Dignitates, tum Canonicos, cȩterosq; Confessarios ex eodem Vico Episcopij, sub pœna duplicatȩ etiam punctaturȩ pro qualibet vniuscuiusq; deficientia. Reliqui verò in Sacris, aut minoribus ordinibus constituti, si non interfuerint, ad altiores gradus non promouebuntur, nec ad excipiendas Sacramentales confessiones admittentur. In qualibet Congregatione, saltem duo casus morales ex certa materia discutiendi proponantur: quibus idem Canonicus Theologalis pro discussione prȩesse teneatur: vel, eo impedito, aut fortasse non interueniente ex aliqua legitima causa, suppleat eius munus, qui interfuerit Canonicus dignior, aut aptior. Singulorum conuentuum acta fideliter referri hortamur per Secretarium Capituli in librum ad hoc diligenter compactum, in quo accuratè describantur successiuè omnes casus propositi, cum potiori Congregationis sententia, auctoritate aliqua, & rationibus munita.

f *Eadem Sac. cong. sub die 11. Iulij 1620 relata ab eodem Barb. loco cit; & in Concil. sess. 5. de ref. cap. p. nu. 7. & 14.*

7 Hoc idem seruandum prȩcipimus in Collegiata Ecclesia Sancti Matthȩi, tum a Rectore, & cȩteris Canonicis, tum a Confessarijs, alijsq; in Sacris, & in minoribus ordinibus constitutis ex Vico Tabellariȩ, & suburbij, sub eadem prorsus pœna, eodemq; modo respectiuè, quo supra mandauimus. Prȩsideat huic Congregationi Rector eiusdem Collegiatȩ, eoq; absente, aut legitimè

impe-

impedito, alius, qui dignior, aut aptior interfuerit Canonicus; Qui quidem curam subindè habebit, vt casuum conscientię determinationes, in librum referantur, & registrentur, vt supra dictum est.

8 Ad vnam, aut alteram Congregationem pręcipimus, vt singulis duobus mensibus conueniant Parochi Oppidorum non procul distantium: nempè Valentini, Casatorij, & Striani: Parochus verò S. Martiani, vt pote distantior, teneatur interuenire singulis tribus mensibus: nisi excusentur causa alicuius periclitantis infirmi, cui assistere debent in Paræcijs.

9 Prostremò statuimus, vt pro adnotandis deficientibus, seligantur, tum a Capitulo nostræ Cathedralis, tum a Collegio S. Matthæi duo censores, qui iureiurando obstringantur singulis annis, de fideliter hoc munus explendo.

## DE SACRAMENTO BAPTISMI.

### CAP. VI.

g *Io. 3. n. 5.* *Trid; sess. 7; de bap: can 5*

1 CVm sinè Baptismi Sacramento, nemo ad vitā spirituale(g) renascatur, nemoq; æternam gloriam consequi valeat; peccant parentes, qui Infantes recens natos discrimini exponunt decedendi sine huiusmodi lauacro; ideoq; non solū quantociùs baptizandos mandamus, vt in prioribus nostris constitutionibus indiximus; sed omninò nunc prohibemus aliò trāsferri, & pręsertim extra Diœcesim, mundano aliquo fine, ad suscipiendū baptismū, ne eos, itineris incommodo, aut temporis aliqua iniuria, periculo moriendi non baptizatos quoquo pacto ex ponant. Idq; sub pœna excommunicationis ipso facto incurrendæ; Nobis reseruatæ. Pręcipimus igitur, vt quilibet Infans in Ecclesia Parochiali vniuscuiusq; loci, in quo nascitur, Sacro fonte lauetur, nec longa interponatur mora. Cætera in hoc seruentur, quæ in priori nostra Synodo seruanda statuimus.

## CAP. VII.

1 EA adamuſſim ſeruent Parochi, aliiq; curam animarum habentes, quæ mandauimus in priori noſtra Synodo, tum circa ſeligendos, & inſtruendos Pueros Sacro Chriſmate liniendos; tum circa qualitates Patrinorum, aut Matrinarum. Illud nunc addimus, vt, cum a Nobis indicta fuerit huius Sacramenti adminiſtratio, publicent Populo edictum, quod, vernacula lingua, damus in calce præſentium conſtitutionum §: VI: vt quiſq; intelligat, & ſciat quid in ſuo munere præſtare teneatur: nec cuiquam concedant ſchedulam pro Sacra confirmatione recipienda, niſi in eo, & in Patrino, aut Matrina concurrant omnes circumſtantiæ, quæ a Nobis exquiruntur. Quod ſi alitor fecerint, ſchedulaſq; minùs veritati conformes, neq; non integrè examinata, ſubſcripſerint, & tradiderint, cuiuſuis perſonæ, aut reſpectus intuitu, ſubibunt pœnam ſuſpenſionis.

# DE SACRIFICIO MISSÆ.

## CAP. VIII.

1 CVilibet Sacerdoti, culpæ ſibi conſcio lethalis, cum ad tam diuinum Sacrificium offerendum, & pertractandum nefas omninò ſit accedere; quiſq; priùs, Sacramentali confeſſione, ſuam emundare ſtudeat conſcientiam. Id autem fiat, cum opus fuerit, antequam Sacris veſtibus induatur. Reuerentia.n. expoſcit, vt veſtes Sacras induere, ne dum celebrare, non audeat in peccato conſtitutus. Cumq; is veſtitus ſpeciem pœnitentis non præſeferat; vetamus in noſtra Diœceſi a quibuſcunq; Confeſſarijs eidem, ſicuti cuicunq; Diacono, aut Subdiacono, ſic pariter induto, abſolutionem impertiri, prout facultate abſoluendi in huiuſmodi caſu Confeſſarios abdicamus; niſi iam Sacramentaliter confeſſus paulò ante,

quàm vestes Sacras induerit, eius postmodum memoriæ occurrerit peccatum aliquod inculpabiliter oblitum.

2 Minus sibi quoq; permittat ad celebrandam missam accedere quilibet notoriè, aut criminosus, aut scandalosus, aut inquisitus, vt in priori nostra Synodo auctoritate (h) Sac. Con. Trid. statuimus sub pœna suspensionis, ipso facto incurrendæ, Nobis reseruatæ. Tunc autem Sacerdos aliquis inquisitum se censendum esse sciat, cum pro causa criminali a sua curia Ecclesiastica fuerit ad informandum citatus, & legitimè non comparuerit ad se expurgandum, vt propterea a celebratione abstinere teneatur, quousq; aliter non fuerit decretum.

h Trid. sess. 22. in dec. de obser. & euit. in sacrif. missa.

3 Vtq; obligationibus missarum, tum in nostra Cathedrali Ecclesia, tum in Collegiata S. Matthæi, ac tū demū in omnibus Ecclesijs Parochialibus, & alijs nostræ Diœcesis accuratè satisfiat, & in libris, ad hunc finē paratis adnotentur; præcipimus seruari edictū, quod in calce præsentis Synodi idcircò damus §. IV. vt secundum methodum in eo præscriptam missarum adnotationes ordinatè procedant. Idq; sub pœna in eodem edicto contenta.

## DE SACRAMENTO POENITENTIÆ.

### CAP. IX.

1 PErlegant animarum Rectores, cęteriq; Sacerdotes, & Confessarij, quæ pro recta huius Sacramenti administratione sancienda iudicauimus in priori nostra Synodo: eaq; omnia ad vnguem obseruent. Id nunc solum præcipiendum esse duximus, vt singulis annis in Dominica Palmarum, quando maior Populi frequentia aderit in Ecclesia, publicè ac solemniter, & clarè explanent Canonici, tum nostræ Cathedralis, tum Collegiatæ Ecclesiæ S. Matthæi, & tum cæteri Parochi nostræ Diœcesis, excommunicationes omnes contentas in Bulla *Cænæ Domini* nuncupata, cuius tenor in appendice datur §. I; ac etiam casus omnes Nobis in Synodo reseruatos: vt vnusquisq; intel-

ligat, atq; aduertat a quibus præsertim facinoribus maximopere se abstinere debeat. Quod si Capitulum, aut Collegium, aut reliqui Parochi id præstare omiserint, pro qualibet vice subibunt pænam librarum ceræ albæ elaboratæ decem.

## DE SACRAMENTO ORDINIS.

### C A P. X.

1 Requisitis omnibus, quæ seruanda mandauimus in priori nostra Synodo ad canonicam ordinum susceptionem ab vnoquoq; ordinando: hæc, quæ sequuntur, non abs re adijcienda censuimus pro tanti muneris dignitate: quò, non sancta animi deuotione, non recta religionis præstantia, cuicunq; denegandus ascensus.

2 Antequam igitur ad quemcumq; Sacrum ordinem suscipiendum quisq; accedat, emundare studeat, generali suorum criminum Sacramentali confessione, propriam conscientiam, vt dignè refici possit Sacra Eucharistia, Sacroq; ordine insigniri.

3 Prius item quam accedat, per mensem integrum sese continuò exerceat in Ecclesiasticis functionibus, hora matutina in nostra Cathedrali Ecclesia S. Michaelis Archangeli, si promouendus sit Ciuis Sarnensis, interueniendo, statis horis, ad Chorum, & simul cum Canonicis ibi recitando officium diuinum, & assistendo missæ Conuentuali, vesperisq; & completorio hora pomeridiana. Si autem fuerit Diœcesanus, per mensem antea pari modo assiduè assistat missæ Parochiali in Ecclesia sui Parochi, auxiliarem operam eidem præstando in sacris functionibus, & præcipuè in Christiana Catechesi, Pueris tradenda. Deque his omnibus attestationem, aut Canonicorum, aut Parochorum exhibeat iuratam in nostra Curia Episcopali.

4 Præterea si ad titulum patrimonij erit ordinandus, probare teneatur necessitatem, aut vtilitatem illius Ecclesiæ, pro cuius seruitio promoueri intendit; & cui idcircò adscribendus, iuxta dispositionem (i) Sac. Con. Trid.

(i) *Trid. sess. 21. de ref. cap. 2.*

Trid. In qua Ecclesia suas functiones ordinis præstare teneatur. Quod si ( Nobis inconsultis ) ex ea postmodum discesserit, aut sinè legitimo impedimento, in diebus festis inibi missæ maiori, muneribusq; suis assistere omisserit, sciat tunc fore ei interdictum Sacrorum exercitium, iuxta *facultatem Nobis tributam ab eodem* (k) *Trid. præsertim si fuerit Sacerdos*.

K *Trid sess. 23. cap. 16 de refor.*

## DE SACRAMENTO MATRIMONII.

### *CAP. XI.*

1 MAtrimonij Sacramentum, quod magnum (l) ab Apostolo in Christo, & Ecclesia nuncupatur, cum religiosissimè, & qua fieri poterit, animi sinceritate, sanctaq; libertate tractandum sit; omnia ea, quæ in prioribus nostris constitutionibus pro tantæ rei integritate animaduertenda mandauimus, non solum seruent Parochi: sed prorsus se abstineant cuicunq; matrimonio contrahendo assistentiam præstare, nisi prius examinatis omnibus circumstantijs in nostra Curia Episcopali singulorum impedimentorum, quę iuxta Canonicas Sanctiones subesse poterunt, pręsertim circa examen liberi status contrahentium; facultatem a Nobis, aut a Vicario nostro Generali habuerint. Quod si secus fecerint grauiter pro modo culpę punientur.

l *Ad Ephes 5. n. 32.*

2 Vt autem huiusmodi status liberi examen recipiatur iuxta ordinem præscriptum a Sacra Congregatione Sanctæ Inquisitionis, subnectendam duximus in appendice §. 11. instructionem in hac re emanatam, & ab omnibus Curijs Episcopalibus seruandam, ex mandato eiusdem Sacræ Congregationis, annuente SANCTISSIMO PONTIFICE CLEMENTE X.

DE

## DE FESTORVM OBSERVANTIA.

### CAP. XII.

1 Religiosam, & deuotam dierum festorum celebrationem, atq; obseruantiam iure ipso (m) Diuino, & Canonico, Bullisq; Pontificijs, nedum Cæsarea sanctione, indictam fuisse, nemo Catholicorum est, qui ambigat. Quare Nos ea omnia, quæ in hoc statuenda perspeximus in priori nostra Synodo, non abs re nunc confirmamus enixè.

2 Id solum addimus, quod cum a Nobis consulta fuerit Sacra Congregatio, an conniuere possemus, vt publici Mercatus in hac nostra Diœcesi diebus festis de præcepto celebrarentur; suum per litteras, sequentis tenoris, Nobis prompsit oraculum.

3 *Illustr. e Molto Reu. Mons. come fratello. Non approuano questi Eminentiss. miei Signori; che si faccia in giorni di Domenica, o altre feste di precetto il Mercato, come ve ne sono decreti generali di questa Sagra Congr.; Mi hanno però l'Eminenze loro ordinato di scriuere a V.S. che non permetta, che ne' giorni sudetti si faccia alcun Mercato in cotesta Città, e Diocesi. Glielo significo: & il Signore Iddio la prosperi. Roma 11 Luglio 1681. Di V.S. come fratello G. Cardinal di Carpegna. Gio: Battista Arciuescouo di Genoua secretario.*

4 Cumq; ad curam Parochialem pertineat docere rudiores, in quonam consistat huiusmodi festorum dierũ inculpata obseruatio; mandamus Canonicis, tum nostræ Cathedralis, tum Collegiatæ S. Matthæi, alijsq; curam animarum habentibus in hac Ciuitate, & Diœcesi, vt nullo pacto id prætermittant, perlegendo, & ea quæ in primæua nostra Synodo ediximus, & quæ nunc adijcimus: nec, saltem quater in anno, publicare omittant in solemnioribus festiuitatibus edictum, quod, patrio sermone, pro obseruantia festorum apponendum censuimus in Appendice §. VII. *Idquè sub pæna vnius aurei, quoties hoc munus non expleuerint.*

(m) *Exodi cap. 20. Cap. primo de ferijs. Bulla Pij V. cum primum de Anno 1566. l. dies festos C. de ferijs.*

DE

# DE IEIVNIO.

## CAP. XIII.

1 SI munus animarum Rectoribus ineſt generale, Populos ſibi concreditos aſſiduè edocendi abſtinentiam ab iniquitatibus, & illicitis voluptatibus huius ſeculi; in qua (vt ait (n) Auguſtinus) conſiſtit perfectio veri ieiunij: quanto potius id ab eis præſtandum erit in illis temporum circumſtantijs; quæ ab Eccleſia ad ieiunandum præſcriptæ ſunt, vt Chriſtifideles per carnis maceratjonem, ciborumq; delectum, dirigantur in viam ſalutis?

n can. Ieiunium de conſec. diſt. 5.

2 Idcirco præcipimus, tum Canonicis noſtræ Cathedralis. tum Collegiatæ S. Matthæi, & tum cæteris Parochis Ciuitatis, & Diœceſis, vt ea in hoc ſedulò exequantur, quæ in altera noſtra Synodo ipſis animaduertenda propoſuimus: & non ſolùm vigilias, & quatuor tempora, cum inſtant, Populo prænuncient, & ad deuotam obſeruantiam eum, feruenti ſermone, adigant, & exhortentur: ſed etiam in Dominica Quinquageſimæ, imminente Quadrageſimali ieiunio, publicent edictum, quod in Appendice §. V. vulgari idiomate, ſubnectendum duximus, vt vnuſquiſq; facilè intelligat, quomodo in eo acceptabili tempore ſe ſe gerere, & quæ opera religionis, & pietatis præſtare debeat; vt IeſuChriſti verus ſectator dignoſcatur.

3 Quod ſi id præſtare ſupradicti omiſerint, pœna vnius aurei pro ſingulis vicibus mulctabuntur, aliaue ad noſtrum arbitrium pro modo culpæ.

# DE VITA, ET HONESTATE CLERICORVM.

## CAP. XIV.

1 VT ad eam, quæ Clericos (vt potè in ſortem Domini vocatos) prorſus decet, laudatam vitam, probatamq; honeſtatem ſeruandam, magis ipſi adigantur; nos, vltra a nobis in huiuſmodi re

ſan-

sancita, eis nunc quoq; cætera, quæ sequuntur adjicimus.

2 Ludentium aleis, folijsq; luforijs, aut taxillis similibusue, spectatores (o) vllo pacto non existant in quocumq; loco, sub pœna ad nostrum arbitrium pro modo culpæ.

3 Noctu domi se contineant (qui (p) enim malè agit, odit lucem) aut si qua forte vrgente necessitate, exeundum: id fiat in habitu Clericali, & non sine lumine saltem post secundam noctis horam: nec fides pulsando, aut quæcumq; musicalia instrumenta, neq; pulsantes, aut canentes comitando, sub pœna aureorum decem, vel maiori arbitrio nostro pro qualitate circumstantiarum.

4 Profanis cantibus per Ciuitatem,(q) aut alia publica loca non intersint, minusq. canant in conuiuijs nuptialibus, etiam suorum consanguineorum. aut affinium, sub præfata pœna ducatorum decem pro qualibet vice, & in subsidium censurarum.

5 Arma cuiuscunq; generis (r) tam offensiua, quàm defensiua, etiam ad venandum parata, vt in priori nostra Synodo vetauimus, nunc quoq; eis prohibemus enixè, sub pœna ducatorum triginta, aut excommunicationis, prout ibi indiximus. Atq; ijsdem pœnis subiaceat, qui pro sui ipsius satisfactione secum alij asportanda dederit, aut permiserit.

6 Ad Tribunal Seculare querelas, etiam citra pœnam sanguinis, contra quemcunq; exponere non audeant: nisi pro damnis aliquibus illatis in eorum territorijs, vt sibi interesse resarciatur.

7 Nemo tandem Clericorum, (s) præsertim in Sacris constitutus audeat discedere extra Diœcesim, sine licentia nostra, aut Vicarij nostri Generalis, nisi imminente aliqua necessitate, ad breue tempus discedere contigerit.

o cap. Clerici officia de vita, & honest. Cler. can. Episcopus dist 35.

p cap. consuluit de officio deleg.

q cap. nullus, can. non oportet, il 2. de cons. dist. 5. can. Presbyteri dist. 34. can. Clericum 22. quest. 1.

r can. Clerici arma de vita, & honest. Cler. can. Clerici, & can. quicunque 23. q. 8.

s can. Primatus, & seq. dist. 71. & per tot. dist. 72, & 73: can. Non oportet, ministros

il primo, de consecr. dist. 5.

# DE OFFICIO PAROCHI.

## CAP. XV.

1 EA omnia, quæ in Priori nostra Synodo, de Parochorum munere ritè explēdo enixè præcepimus, cum hic repetere esset actum agere, tantūmodo confirmanda esse statuimus, etiā quoad Dignitates, & Canonicos, tum nostræ Cathedralis, tum Collegiatæ Ecclesiæ S. Matthæi, quibus omnibus, & singulis cura imminet animarum.

2 Addimus hoc solum, vt sedulò curent libros Parochiales conficere. *Primum* nempè, vbi omnes, qui baptizantur, diligenter eodem die adnotentur. *Secundum*, vbi ij, qui confirmantur: *Tertium*, qui matrimonia contrahunt. *Quartum* vbi omnes Animæ de Paræcia describantur, qui nuncupatur: *status Animarum*. *Et Quintum*, vbi, qui ex hac vita decedunt, pariter registrentur. Hos autem libros in folijs integris, concinnare, & conscribere, separatim curent quam diligentissimè, iuxtà methodum præscriptum in Rituali Romano. Atq;etiam conficere teneantur distinctum alium librum, in quo non prætermittant registrare omnia Edicta, aliasq:ordinationes, quę, vt occasio postulauerit, a Nobis, vel a nostro Vicario Generali fieri, & trasmitti contigerit, vt publicentur, & seruentur.

3 Non omittant ad conuocandos pueros in diebus Dominicis, & aliis festis, vt Doctrinæ Christianæ intersint, aliquam processionem Clericorum, præuia Cruce, & tintinnabulo, hora pomeridiana per publicas plateas faciendam curare. Quod etiam seruandum mandamus in Ecclesia nostra Cathedrali (in qua id spectare accepimus ad Canonicum Theologalem) & in Collegiata S.Matthæi, cum omnes inibi Canonici curam habeant animarum, munusq: idem explere debeant, saltem, per vnum ab eis proponendum, & a Nobis approbandum. Teneanturq: omnes distinctè adnotare Clericos deficientes, & Nobis, aut Vicario nostro Generali denunciare, cum, ad superiores ordines ne promoueantur, tum etiam ne sine debita ani-

ma-

maduerſione pro modo culpæ pertranſeant. Qui verò Parochorum, aliorumue, quibus hoc penſum incubuerit, præſtare neglexerit, aut ſacram Catecheſim, his ſeruatis circumſtantiis, non edocuerit, luet pœnas, vltra præſcriptas in priori noſtra Synodo, librarum ceræ albæ elaboratæ duarum, pro ſingulis vicibus, & in ſubſidium cenſurarum.

4 Parochialem reſidentiam omninò eis ſeruandam indicimus ad præſcriptum Sacri Concilii Tridentini(t), & alterius noſtræ Synodi. Idq; etiam præcipimus Dignitatibus, & Canonicis, tum noſtræ Cathedralis, tum Collegiatæ Eccleſiæ, qui cum omnes non minus ſint curati, quàm Canonici, duplicem reſidentiam præſtare tenentur: alteram de non diſcendendo a Ciuitate: alteram de interueniendo ſtatutis horis ad Chorum. Quare quicunq; extra Diœceſim diſceſſerit, abſq; noſtra, aut Vicarii noſtri Generalis licentia, gratis danda, vbi legitima aliqua cauſa interfuerit, a Nobis, vel ab eodem Vicario noſtro approbanda, incidat eo ipſo in pœnam ſex aureorum, aut aliam ſeueriorem, iuxta Concilium Tridentinum; pro modo culpæ, & abſentiæ: niſi ex aliqua repentina neceſſitate alicui ex Canonicis, tum noſtræ Cathedralis, tum Collegiatæ Eccleſiæ S. Matthæi diſcendendum erit; quo caſu non diſcedant vltra tertiam partem, & Canonicus diſcedens teneatur ſe certiorem reddere, an alii priùs diſceſſerint, & eius abſentia ſit ad paucos dies. Si verò Canonici, eſtc, quod in Ciuitate reſederint, non interfuerint Choro per nouem integros menſes, ſubiacere eos volumus pœnis (u) a Concilio Tridentino indictis.

*t Trid. ſeſſ. 6. de ref. cap. 1. & ſeſſ. 23. cap. primo de reform.*

*u Trid. ſeſſ. 24. de refor. cap. 12.*

5 Animaduertant deniq; iidem Dignitates, & Canonici, vtriusq: Eccleſiæ, quod quamuis per Vicarium aliquem amouibilem, a Nobis approbandum, præſertim pro infirmis, & nocturnis neceſſitatibus, vt Populus certò ſciat quem accire poſſit, cura Animarum exerceatur: non idcircò ipſi ab obligatione Parochiali, & a vinculo eiusdem curę Animarum ſoluti eſſe cenſentur: ſed vnusquisq: cum accitus fuerit ad Sacramenta miniſtranda, tum infirmis; maximè ſi multi fuerint, quibus vnus Vicarius præſtò eſſe non poterit, tum alijs

D indi-

indigentibus, teneantur munus suum Parochiale explere in Sacramentis administrandis, indeq; in assistendo ad commendationem Animarum ex hac vita decedentium. Quod si id agere neglexerint, vltra rationem, quam alibi in die Iudicij rigorosè Christo Domino reddere tenentur, a Nobis hic etiam pro qualitate culpæ pœnas subibunt.

## DE CAPITVLO, ET CANONICIS.

### CAP. XVI.

1 QVæ ad munia Dignitatum, & Canonicorum, tum nostræ Cathedralis, tum Collegiatæ S. Matthæi, præsertim, quoad Chorum, ediximus in priori nostra Synodo; ea nunc confirmanda, ijsq; sequentia, temporis successiua animaduersione, adijcienda in Domino existimamus.

2 Binas excusationes in hebdomada, ex antiqua consuetudine ipsi aiebant, in vtraq; Ecclesia sumere sibi posse, procul a punctaturis; si horis Canonicis non interfuissent, nempe vnumquemq; per duos dies, licet non omnes simul: atq; etiam in nostra Cathedrali totum officium de mane, exceptis Dominicis, & diebus festis, persoluere, missam conuentualem officio consonam non decantare, sed planam dicere in diebus ferialibus consueuisse. Idq; a die conflagrationis Montis Vesuui, qui suis cineribus euomitis sterilia olim reddidit Præbendarum Canonicalium territoria. At cum id esset contra præscriptum Sacrorum Canonum, & Concilij Tridentini, redactis iam, temporis diuturnitate, ad culturam, bonamq; frugem ijsdem territorijs; nos de huiusmodi re Sacram Congregationem Concilij consulentes, oraculum accepimus, eliminandas esse præfatas consuetudines, & vnumquemq: teneri, statis horis, quotidiè ad chorum conuenire, nec vllam sumi posse excusationem; sed quemlibet deficientem signandum, & punctandum esse, per singulas horas Canonicas, quibus defecerit; missamque Conuentualem cum cantu omni die persoluendam. Ità Sacra Congregatio, sua ad

ad nos, re discussa, indixit oracula; duabus suis Epistolis, quarum Prior est sequentis tenoris.

3 *Reuerendiss. Domine, vti Fr. Ioseph Squillante istius Ecclesiæ Cathedralis Canonicus, quem ad visitanda Apostolorum limina pro trigesimo secundo triennio Amplitudo Tua specialiter ablegauit, imposito sibi munere piè, & laudabiliter functus est. Nam Sacrosanctas Beatissimorum Apostolorum Petri, & Pauli Basilicas veneratus, accuratam eiusdem Ecclesiæ relationem exhibuit in Sacra Congregatione Concilij, cuius Eminentiss. Patres omnia ritè, & rectè se habere perspicientes, Amplitudinem Tuam debitis laudibus cumularunt, eo præsertim, quod Diœcesim sancta Visitatione lustrauerit, Synodum Diœcesanam coegerit, & illius occasione Cathedralis Ecclesiæ Canonicos ad Missam Conuentualem decantandam, & Officium Diuinum, statis horis, celebrandum adegerit, vt potè sublata iam causa, ob quam eadem Sacra Congregatio ipsis indulserat, vt integrum Officium de mane, exceptis Dominicis, & festis diebus, recitare valerent, ac transacto biennio in eodem indulto præfinito. Quinimmò, supplicantibus in hodierna Congregatione Canonicis ipsis, vt sibi indulgeretur facultas præfatum integrum Officium recitandi de mane, ijdem Eminentiss. Patres renuerunt. Pergat igitur Amplitudo Tua meliora in dies charismata æmulari, vineamq; ipsam a magno Patre familias fidei suæ commissam pro viribus colat.: eamq; Dominus diutissimè seruet incolumem. Romæ 14. Martij 1682. Amplitudinis Tuæ. Vti Fr. I. Cardinalis Columna Præfectus. Antonius Altouitus Secretarius.*

4 Posterior est tenoris huiusmodi.

*Reuerendiss. Domine vti Fr. Sub prætextu cuiuscumq; consuetudinis, licet immemorabilis, per Canonicos istius Cathedralis allegatę, nequeunt ijdem, etiam extra dies festos, sumere binas, vt aiunt, excusationes, singulis hebdomadis, absq; pœna punctaturę. Ità, audita relatione hodierni status istius Ecclesiæ per Amplitudinis Tuæ Procuratorem, Sacra limina pro trigesimo tertio triennio visitantem dimissa, respondendum censuerunt Eminentiss. Patres Sacræ Congregationis Concilij: qui sicuti eius zelum propter frequentem casuum conscientiæ conferentiam commendarunt; pari modo intelligere optassent visitatam fuisse Diœcesim,*

*coactamq; Synodum, quæ idcircò exequi non prætermittet; eiq; diutinam felicitatem precamur a Domino. Romæ 10. Ianuarij 1688. Amplitudinis Tuæ vti Fr. G. Cardinalis Marescottus pro Eminentiss. Præfecto. Antonius Altouitus Secretarius.*

5 Iuxta igitur tenorem supradictarum literarum Sacræ Congregationis, sic seruandum adamussim, tum a Dignitatibus, & Canonicis nostrę Cathedralis, tum a Rectore, & Canonicis Collegiatę Ecclesię S. Matthęi, sub pœna integrę puncturę ne dũ alia pro modo culpę contra refractarios, arbitrio nostro infligẽda, statuimus.

6 Cumq; pro soluendis puncaturis (quas, nec remissione, nec (x) collusiõ: aliqua fieri potest, quin integrè ab vnoquoq; deficiente persoluantur) iam fuerint olim addictę decimę, quę Capitulo Cathedralis, & Collegio S. Matthęi obueniunt; Nos etiam easdem decimas, ad hoc adiunctas decernimus, & tanquam obuentiones, & redditus ęqualiter communes singulis, tum de Capitulo nostræ Cathedralis, tum de Collegio S. Matthæi, auctoritate Nobis tributa a Sacro Concilio Tridentino, (y) sufficimus, salua tamen facultate addendi alia emolumenta, quæ pariter in communione æquali possideri cognouerimus, aut alia meliori via, si forte decimales redditus, alijq; communes pro distributionibus punctaturarum satis non fuerint.

x *cap. consuetudinem de cler. non resid. in 6. Trid. sess. 24. de refor. cap. 12.*

y *Trid. sess. 21. de refor. cap. 3.*

7 Mandamus idcircò, vt fructus, & emolumenta omnia decimarum recolligantur, & cõseruentur a Procuratore Capituli, & Collegij respectiuè, nec partiantur, nisi prius a duobus Canonicis (quorum alter a Capitulo, & Collegio, alter ab Episcopo in principio vniuscuiusq; anni eligantur) recognitis punctaturarum libris, punctaturę quam diligentissime supputatę fuerint, ac peculiari schedula ab eisdem deputatis Canonicis subscripta, cuilibet sua portio distributa. Quæ punctaturarũ supputatio singulis mensibus fieri poterit, & pro ea rata temporis vnicuiq; Canonico (si pecunia præsens erit in manu Procuratoris Capituli) sua portio distribuatur. Qui verò Procuratorum aliquid ex decimis partiri, aut assignare, aut qui Dignitatum, vel Canonicorum, tum Cathedralis, tum Collegiatę, ex se ali-

aliquid accipere præsumpserit, antequam punctaturę, modo, quo dictum est, supputentur; incidat eo ipso in pœnam suspensionis, Nobis reseruatæ: ne quasi conniuentia, aut collusione suo debito seruitio Ecclesia vllatenus defraudetur.

8 Cęterum quod attinet ad modum, & horam conueniendi ad Chorum, vltra ea, quæ ediximus in priori nostra Synodo, hæc in Domino adijcienda, & ab omnibus seruanda præcipimus.

*Primo*. Vt Dignitates, & Canonici determinata hora, iuxtà tabellam horariam; ad Sacristiā conueniant: ibiq; talaribus vestibus, superpelliceis, atq; almutijs induti, pręuio cāpanulę signo, bini procedant, factaq; in trāseundo ad Altare Sanctissimi genuflexione, Chorum intrent: vbi facta pariter profunda reuerentia Cruci quisque ad stallum ascendat. Tum, expectato signo Præfecti Chori deuotè officium inchoent: nec indè discedant, sine eiusdem Pręfecti Chori petita, & obtenta licentia cum necessitas postulauerit.

*Secundo*. Ne procedatur ad missæ celebrationem a quacunq; Dignitate, aut Canonico, nisi priùs matutino, & laudibus in Choro persolutis; siquidem rubrica missalis de hac re, illis verbis: *saltem matutino cum laudibus absoluto*: si quoquo pacto seruanda erit, id maximoperè paragendum a Dignitatibus, & Canonicis, qui alijs exēplo esse debent, in publica officij recitatione in Choro.

*Tertio*. Vt quisq; officium persoluat sistendo in stallo. Quod si alibi sederit, dum officium persoluerit, punctetur: atq; etiam punctetur, si cum alijs Canonicis non cantauerit, aut res non pertinentes ad officium egerit, dormitauerit, literas legerit, aut his similia, quæ recensuimus, vt vitanda, in Priori nostra Synodo.

*Quarto*. Cum Dignitas, aut Canonicus ad Ecclesiam aduenerit, inchoato iam officio, teneatur superpelliceo, & almutio in Sacrario indutus, statim ad Chorum se conferre, vbi facta Cruci submissa reuerentia, salutatisq: Collegis, a quibus resalutandus erit, properet ad stallum, & psalmodiam insimul prosequatur. Quod, si id præstare omiserit, aut missam celebrauerit, antequam fuerit Chorum ingressus, ibiquè cum alijs

cantauerit, duplicatam subeat punctaturam.

*Quinto*. Si quis è Choro exierit in fine officij, priusquam a Chori Prefecto indictum fuerit dari signum, per sonum campanulę, quę est in eodem Choro, vt fieri omninò pręcipimus, subiaceat pari modo duplicatæ punctaturę.

*Sexto*. Viterius edicimus, vt punctaturæ pro Vesperis, & completorio hora pomeridiana, sint cęteris grauiores, nè videantur contemni, si minimæ essent, pro duabus hisce horis persoluendis, tempore difficiliori. Quæ omnia, & singula etiam seruanda in Ecclesia Collegiata S. Matthęi enixè præcipimus.

9 Deniq;, cum occasio postulauerit, vt fiant congressus Capitulares pro re aliqua discutienda ad Capitulum nostræ Cathedralis, vel præfatæ Ecclesiæ Collegiatæ respectiuè spectante; statuimus, ne alio, quam sequenti ordine peragantur.

10 Inprimis intimentur omnes pro determinata die, & hora, cum expressione causæ: quæ intimatio fiat die saltem antecedenti ad congregationem Capitularem, nisi adeò fuerit vrgens necessitas, vt moram non patiatur: & huiusmodi intimatio fiat de consilio Dignioris per Procuratorem Capituli, peculiari aliqua schedula. Consessus autem non habeatur in diebus festis, excepta aliqua vrgente necessitate, sed in ferialibus extra tempus diuinorum officiorum, neq; in aliqua hora, quæ diuinis officijs impedimento esse possit.

11 Conuentus inde Capitularis habeatur pulsata priùs campanula, in Sacristia clausis Ianuis. & Dignitatibus, & Canonicis ipsis superpelliceo, & almutio indutis, atq; omnibus per ordinem suo loco sedentibus. Quiq; intimatus, sinè legitimo impedimento, quod probare teneatur, defecerit, luat integram punctaturam; inter præsentes diuidendam; ac si a Choro defecisset in aliquo die festo. Antequam negotium discutiendum proponatur, imploretur diuinum auxilium, recitando hymnum: *Veni Creator Spiritus. &c.* Subinde digniore ex Canonicis proponente, reliqui attentè audiant, & postmodũ vrbanè respondeant, & absque vllo iurgio, aut contentione, comiter, amicabiliter, &

cha-

charitatiuè, vt Ministros Dei decet, res examinetur cum suis circumstantijs, quæ fortasse vni sunt notæ, & non alijs, vnde maturiùs poterit quisq; motiuum sumere rectificandi suum votum. Huiusmodi verò votum statuimus, ne aliter, quam per secretum suffragium ab vnoquoque præstetur, vt vnicuique remaneat libera facultas illud sentiendi, quod in Domino rectius iudicauerit, absq; vlla hæsitatione humani respectus. Quod si aliter actum fuerit, actum nullum esse decernimus. Quinimmò si fortè a quibuscunq; de Capitulo, vel Collegio testificationes quæcunq; aut litteræ conscriptæ fuerint, nomine Capituli, non proposito priùs, & discusso negotio, de quo testificandum, aut scribendum sit, & per secreta suffragia conclusum, quod fiant, easq; transmiserint, siuè obsignatas, siuè non, sigillo Capituli, aut Collegij, incidant eo ipso in pœnam suspensionis, Nobis reseruatæ.

12 Præterea mandamus, vt conclusiones omnes capitulares, siuè negatiuæ, siuè affirmatiuę registrentur in libro ad hoc dumtaxat benè compacto, cum expressione Anni, mensis, diei, & horæ, & cum adnotatione omnium Canonicorum, qui Conuentui Capitulari interfuerint, adnotando etiam quot vota affirmatiua, & quot negatiua in secretis suffragijs enumerata fuerint: aut addendo: *nemine penitus discrepante*; si omnes vnanimi consensu inclinauerint.

13 Pręcipimus idcircò, vt capitulariter congregati, iuxtà modum pręscriptum, deligant aliquem Notarium Ecclesiasticum, qui magis idoneus iudicabitur, pro registrandis conclusionibus capitularibus: ideoq; aut Cancellarij, aut a secretis eiusdem Capituli nomen sortiatur. Cuius partes erunt, & conclusiones registrare, & librum conclusionum cautè sub claui custodire. Quare eidem iniungimus, vt nemini, extra eosdem de Capitulo, ostendat, absq; nostra speciali licentia, capitulares conclusiones, vt iacent, nec quidquam promat, pręsertim secularibus personis, de ijs, quę intra Capitulum peracta fuerint, pro discussione, aut negotiorum conclusione: sicuti hoc idem ipsismet Dignitatibus, & Canonicis etiam veta-

vetamus sub pœna suspensionis. Si autem hic Cancellarius, siuè a secretis Capituli defecerit ab accurata conclusionum Capitularium registratione, postquam munus acceptauerit, peracta Capitulari electione, punietur arbitrio nostro.

14 Terminato Conuentu Capitulari non discedant, nisi prius precibus aliquibus persolutis, pro gratiarum redditione, Omnipotenti Deo.

## DE PROCESSIONIBVS

### CAP. XVII.

1 NOn prętermittendum existimamus aliqua adijcere ijs, quę circa processiones in priori nostra Synodo statuimus, nempe rescriptum in primis, quod a Sacra Congregatione Concilij Tridentini transmissum fuit Illustriss. olim Sarnen. Episcopo Solis Castelblanco Prędecessori nostro, cum inter eum, & Vniuersitatem lis agebatur, an inchoari deberet processio ex Ecclesia Collegiata, iure antiquę consuetudinis, an ex Cathedrali iure ipso Episcopali: idq; ne de eo memoria deperdatur, Tenor autem rescripti est huiusmodi.

*Reuerendiss. Domine vti Fr. Ad Episcopum cum Capituli consilio pertinere, publicas processiones indicere, & prascribere non solum quò, & quà sint dirigenda; verùm etiam vnde incipere debeant, non obstante contraria consuetudine, etiam immemorabili. Ac propterea licuisse Amplitudini Tua pracipere, vt processiones inciperent a Cathedrali Ecclesia, & dirigerentur, ac terminarentur ad Ecclesiam inferiorem, a qua prius egredi consueuerant. Nec cuiquam fas esse quidquam aduersus hac moliri, aut interpretari: posseq; Amplitudinem Tuam in eos, qui processiones ab ea indictas quoquo modo impedierint, tamquam in Episcopalis iurisdictionis turbatores ad Sacrorum Canonum, & Apostolicarum constitutionum prascriptum, animaduertere. Roma die 19. Ianuarij 1621. Ampl. Tua vti Fr. R. Cardinalis Vbaldinus.*

2 Cum verò omnes publicę processiones Rogatio-

num, & maiorum litaniarum inchoarentur ab Ecclesia Cathedrali, & terminarentur ad Ecclesiam Collegiatam, & altera suborta fuisset controuersia inter Canonicos vtriusq;Ecclesię interuenientes ad huiusmodi processiones,ad quem nimirum eorum pertineret absoluere preces; & orationes in fine ipsarum litaniarum: aientibus Canonicis Collegiatę ad eos pertinere, vtpote in propria Ecclesia, quò processio terminabatur:Canonicis autem Cathedralis asserentibus, spectare ad se ipsos, & ad eum, qui vti hebdomadarius, missam celebrabat, & indutus pluuiali cum suis assistentibus, vltimo loco ad processiones, conueniebat, preces illas complementum missę existimantibus; consulta item fuit de hac re Sacra Rituum Congregatio, quę respondit: pertinere ad Canonicum Cathedralis Ecclesię, vnde incipit processio, tamquam ad celebrantem. Ideoq:ità seruandum in posterum, statuimus.

3 Pręterea cum in Oppido S. Valentini in festo SS. Corporis Christi solemnis processio incipiebat, non ab Ecclesia Parochiali: sed intuitu antiquę consuetudinis a Sacello S. Crucis, iuxtà Ædes Ill. Ducis eiusdem Oppidi, ob idq:in illud sacellum eo mane Parochus ad missam celebrandam conueniebat: adijt ipsemet Ill. Dux Sacram Congregationem Concilij pro obseruantia soliti. Sacra autem Congregatio in huiusmodi re litteras ad nos transmisit, sequentis tenoris.

*Reuerendiss. Domine vti Fr.Perpensis in Sacra Congregatione Concilij omnibus ijs, quæ nomine Ducis Oppidi Sancti Valentini exposita sunt, quæq. Amplitudo Tua retulit, quo àd processionem SS.Corporis Christi,quam idem Dux ab Oratorio Sanctæ Crucis, eius Palatio adhærente, sub prætextu immemorabilis consuetudinis, inchoari prætendit; Eminentiss. Patres pastoralem Ampl. Tuæ zelum dignum pronunciantes, eidem rescribendum esse censuerunt, pro vt hisce litteris facimus, quatenus minime permittat, quod in posterum processio præfata aliunde, quàm ab Ecclesia Parochiali eiusdem Oppidi incipiat. Ita igitur exequetur, eamq; Dominus diutissimè seruet incolumem. Romæ 7. Augusti 1683. Ampl. Tuæ vti Fr. F. Cardinalis Columna; A. Albicius S.C.C. Secretarius.*

4 Præterea hic adijcere consentaneum duximus, quod, cum indecens sit, Canonicos, Parochos, aliosq; Presbyteros, & Clericos conuenientes ad processiones, quæ pro tumulandis cadaueribus Christifidelium fieri solent, per vias, & plateas; aut propè defuncti domum superpellicea, aut insignia Cononicalia sibimetipsis imponere; decernimus, vt omnes huiusmodi processiones inchoari debeant, aut ab Ecclesia (z) Parochiali, aut ab ea, in qua forsan cadauer deponendum erit, aut saltem ab aliqua Ecclesia viciniori eiusdem defuncti domibus: in eamq;vt omnes prius conueniant, & inibi superpelliceis, & insignibus vnicuiq; competentibus se se induant, & illinc processionaliter cum Cruce ordinatè procedant ad ædes defuncti: ex quibus sacras preces decantando, funus comitentur ad Ecclesiam, vbi cadauer tumulandum erit. Quique contrafecerit luat pœnam iulij vnius, pijs vsibus applicandi, aut aliam seueriorem pro modo culpæ.

z Ex Rituali Romano de exequijs. §. exequiarum ordo.

5 Cęterum hæc, & reliqua seruentur, quæ ediximus in prima nostra Synodo, prout denuo ad Dei gloriam, & honorem in omnibus processionibus seruanda præcipimus, sub ijsdem, alijsq; pœnis arbitrio nostro.

## DE PIORVM LOCORVM, ECCLESIARVMQ; BONIS.

### CAP. XVIII.

1 DEspici, aut perfunctoriè tractari Ecclesiarum, piorumq;locorum bona, vtpote Iesu-Christi (a) patrimonia, cum ab ijs, quibus cura incumbit, nullatenus debeant; sed fideliter, accurateq; administrari, proq: pijs addicta vsibus conseruari, alioq;minimè (b) distrahi, nisi priùs Apostolico intercedente beneplacito; Nos pro huiusmodi bonorum indemnitate, inter cætera, hæc duximus animaduertenda.

a cap. cum secundum de præbēdis.

b cap. nulli de reb. Eccl. non alien. Extrau. Ambitiosæ eod. tit.

2 Arbores quæcunq:ex prædijs, territorijs, syluis, aut nemoribus quibuslibet ad Canonicorum, tum

no-

nostræ Cathedralis; tum Collegiatę Ecclesię S. Matthęi pręcbendas, siue ad Parochorum iura, aut ad beneficiorum Ecclesiasticorum, vel piorum locorum redditus quomodolibet spectantibus, nullo pacto ab ipsis Canonicis, Parochis, Beneficiatis, Administratoribus, aut Rectoribus excidi permittantur, nisi Nobis, aut Vicario nostro Generali, saltem extraiudicialiter, priùs constiterit, tales arbores incidi proficuum, aut esse prorsus inutiles. Ideoq: syluas cęduas, ideſt ad hoc addictas pro fructu, sicuti, & cęteras arbores infructiferas, & incisioni destinatas, cum tempus maturitatis, seu annus incisionis aduenerit, & non antea, in huiusmodi decreto non comprehendi declaramus. Quiq: contrafecerit, grauiter pro singulis vicibus arbitrio nostro punietur. Quod si alij, qui talium bonorum administrationem non habent, id facere pręsumserint, etiam in arboribus cęduis, & infructiferis, aut quoquo pacto bonis Ecclesiasticis notabile damnum inferre intra nostram Diœcesim ausi fuerint: incidant eo ipso in pœnam excommunicationis, Nobis reseruatę, a qua non absoluentur, nisi pro damno illato integrè satisfecerint.

3 Vsurpatores autem pręfatorum bonorum Ecclesiarum, locorumq; piorum, & indebitè, siue per se, siue per alios, detinentes, aut occupantes iura, census, fructus, emolumenta, obuentiones, instrumenta, libros, scripturas, aut quomodolibet impedientes, ne restituantur, aut ne ab eis, ad quos spectat, percipiantur: sciant se se esse excommunicatos per bullam in (c) Cęna Domini, & per decretum Sacri Concilij Tridentini, in quo vltra prędictam pœnam, si detentor rerum alicuius beneficij de iurepatronatus, fuerit idem Patronus, eo ipso priuatus etiam existit eodem iurepatronatus. Id nos addimus, vt quicumq: sciuerit huiusmodi bonorum, iurium, obuentionum, scripturarum, aut rerum quarumcumq: beneficiorum, Ecclesiarum, locorumq: piorum detentores, aut Vsurpatores, denunciare eos Nobis, aut Vicario nostro Generali, infra quindecim dies, a die habitę notitię, omnino teneatur, sub pœna excommunicationis

c *Bulla in Cœna Domini §. 11. Trid. sess. 22. cap. 11. de refor.*

 nis

nis laiç sententię, Nobis reseruatç: vt eorumdem locorum piorum, & Ecclesiarum satisfactionem, ac
d ipsorummet denunciatorum emendationem, (d) paterna charitate, procurare, aut ad censurarum declarationem contra contumaces procedere valeamus.

*cap: indignè 12. q. 2.*

4 Præterea, vt bona relicta Ecclesijs, locisq: pijs quibuscunq: accuratè retineantur: statuimus, vt pecuniarum quantitates, siue per legatum, siue per donationem, aut quomodolibet alio titulo ad Ecclesias, ad sacros Montes, ad Canonicos, ad Porochos, cæterosq: beneficiatos attinentes, non implicentur ab eis in emptionem, siuè fructiferorum stabilium, siue censuum annuorum, Nobis, aut Vicario nostro inconsultis, sub pœna nullitatis actus, & restitutionis eiusdem summæ implicatæ, aliaue arbitrio nostro: etiam si fuerint capitalia restituta, & solita, vt denuò in nouas emptiones censuales implicentur. (e) Quinimmò decernimus, vt istæ pecuniarum quantitates, istaq: capitalia non dentur, neq: restituantur illi Canonico, Parocho, aut beneficiato, ad cuius præbendæ commodum, aut emolumentum cedere debent: sed in posse alius personæ fide, & facultatibus tutæ, aut in posse alicuius Sacræ Ædis deponantur, vt, cum occasio aduenerit, consulta Episcopali Curia, implicari, & reinuestiri possint in emptiones, aut stabilium fructiferorum, aut annuorum redditum, prout exegerit conditio relictarum pecuniarum, vel restitutorum capitalium: expresè prohibentes, (f) ne huiusmodi pecuniæ ad censum tradantur eidem Canonico, seu Cathedralis, seu Collegiatæ, siue Parocho, aut cuicumq: alij Beneficiato, ad cuius præbendam, aut beneficium redditus inde pertinebunt: sed emptio ipsa celebranda erit cum alia persona extranea, vt omnis prorsùs suspicio affectionis, & minoris cautelæ pro indemnitate rerum Ecclesiarum abesse dignoscatur, nisi aliud, Nobis consultis, visum fuerit. Quod si aliquis, aut Canonicus, aut Parochus, aut quiuis alius beneficiatus id non seruauerit; sed in suo posse pecunias receperit: incidat eo ipso in pœnam suspensionis a Diuinis, Nobis reseruatæ.

e *Ex Synod. Sublacési Eminentiss. Cardinalis Caroli Barberini cit. 29. n. 11.*

f *Ex eadē Synodo loco cit. nn. 8.*

5 Admi-

5 Administratores insuper, Gubernatores, Æconomi, aut quocunq;nomine vocentur, Sacrorum Montium, sodalitatum, aliorumq; locorum piorum quam diligentissimè studeant pecuniarum quantitates pijs locis, quorum administratione funguntur, aut capitalia restituta, non otiosa apud se retinere: sed in emptionem, aut stabilium fructiferorum, aut annuorum reddituum, Nobis consultis, aut Vicario nostro Generali, cautè implicare. Quod (g) si in proprios vsus conuerterint, aut scienter in minus euidentem Ecclesiæ, lociq; pij vtilitatem, & cautelam, humano aliquo respectu, amicabiliq; sanguinis complacentia, implicauerint; incidant eo ipso in excommunicationem, Nobis reseruatam.

g *Ex citata Synodo Sblacē si vbi supra nu. 11. in fine.*

6 Locationes bonorum stabilium, seu prædiorum cuiuscumq; Ecclesiæ, seu loci pij, a t quorumcumq; beneficiorum, non fiant vltra triennium (h) ad præscriptum constitutionum Pontificiarum; nec faciendæ essent ijs, qui finitima possident sua prædia, vt cuiuscunq; vsurpationis euitetur suspicio. Ideoq; si fieri opus erit aliqua prædij, siue alterius territorij locatio, talibus personis; id fiat, (i) mensurata prius ab Expertis tota quantitate territorij, & vndiq; descriptis confinibus, & vt nunquàm de ea suboriri possit dubitatio: atque omnia notentur distinctè adamussim, adhibitis omnibus ijs scripturis, & cautelis, quæ, secundum rerum circumstantias, erunt opportunæ pro indemnitate Ecclesiæ, bonorumque Ecclesiasticorum. Idq;sub pœna arbitrio nostro, pro modo culpæ, inferenda, & nullitatis actus.

h *Extrau. Ambitiosa de reb. Eccl. non alien.*

i *Ex eadem Synodo Sublacensi loc. cit. nu. 8.*

7 Demum curare debent omnes Ecclesiarum Rectores, Capitula, Parochi, cęteriq; Beneficiati, & quicunq; locorum piorum Administratores conficere inuentarium omnium stabilium cum suis confinibus, censuum, bonorum emphitheuticorum, canonum, & quorumcumq;aliorum reddituum, & obuentionum, legatorumq;piorum, cum suis oneribus, & quorumcumq;iurium, & actionum, ad Capitula, ad Parochos, & ad beneficia, aut quæuis alia loca pia pertinentium: idq;infra spatium sex mensium, & ea, qua

fieri

fieri poterit, maiori, & accurata diligentia.

8 Quod inuentarium renouandum erit decimo quoq;anno, vt nunquam temporum varietate memoria confinium prędiorum Ecclesiæ ex possessorum confinantium mutatione deperdi, aut obscurari possit. Ipsumq; iuxtà (k) Apostolicas ordinationes a Capitulo nostræ Cathedralis, & a Collegio S.Matthæi seruetur in archiuio, vel saltem in armariolo, ad id benè compacto, cum sua claui, sicuti illud seruandum prę-cipimus omnibus Parochis, Beneficiatis, & Administratoribus locorum piorum in ea Ecclesia, vbi sunt ipsa beneficia, locorumq; piorum iura. Qui contrafecerit pœnas arbitrio nostro subibit.

k Const. Sixti V. incip. Prouida; apud Quaran. in summa Bull. verbo Archiuum.

## De Ecclesiarum Veneratione, deq; Personarum, & rerum Ecclesiasticarum immunitate.

### CAP. XIX.

1 AD Ecclesias diuino cultui dicatas, vt pote ad domum Dei; humilem, deuotumq; ingressum, quietam conuersationem, & genibus flexis erga Redemptorem adorationem, quęq;pro dignitate loci seruanda, quęq; vt minus conuenientia, remouenda, Beatus Pius (l) Quintus particulari sua constitutione edixit: nosq;in priori nostra Synodo summatim retulimus.

l Bulla B. Pij V. incipit; cum primum; Kal. Aprilis 1566.

2 Nunc id addendum rationabiliter existimamus, vt nemini liceat ad Ecclesiam (m) introire, cum tormentis bellicis, siue sclopis, etiam ad venandum paratis, alijsq; eiusdem generis armis, neq; cum canibus, aut volucribus. Non enim ad venandum, aut rixandum itur ad Templum Dei, quod est locus pacis, pœnitentiæ, & emendationis. Præterea nemo ante, vel prope ipsas Ecclesias, saltem per triginta passus, audeat quoquo pacto ludere, aut ludicra exercere, profanas cantiones dicere, fides pulsare, aut quæcumq; musicalia instrumenta ad sonum excitare, tu-

m Clem. prima §. nonnulli de celeb. mis.

multus mouere, aut quæuis alia indecentia moliri, præsertim dum Diuina officia, concio, aut alia opera pia in ipsis Ecclesijs peraguntur. Qui secus egerit excommunicationi subiectus erit.

3 Quo verò ad personarum, & rerum Ecclesiasticarum immunitatem, Dei ordinatione, (n) & Summorum Pontificum decretis, Conciliorumq; sententijs constitutam: illud animaduertendum proponimus, quod nulla ratione, nulloq; modo, siue directè, siue indirectè violari potest, ne in censuras, seu excommunicationes a Sacris Canonibus, & Bullis Pontificijs indictas, eo ipso incidatur.

4 Omnes igitur Ecclesiasticos viros, eorumque bona, seu potius Iesu Christi, & Ecclesiarum libertates, commoda, atq; iura omnia, summopere Iudicibus, & Magistratibus temporalibus commendamus; eos in Domino exhortantes, ne quidquam in res Ecclesiasticas audeant attentare, multòq; minus in religiosos homines manus extendere in præiudicium eorum Ecclesiasticæ immunitatis, & libertatis: alioquin partes nostrę Pastorales erunt declarare incursum in censuras decretas.

n Cap. non minus, & toto tit. de imm: Eccl. cap. primo eodem tit. in 6. cap. quamquã de cens. in 6. Bulla in Cana Domini § 15. 16; 18.

5 Cumq; Clericorum bona, nullis gabellis, taleis, collectis, aut quocunq; vocabulo nuncupatis impositionibus sint obnoxia: huc pertinent quædam decreta Sacræ Congregationis Immunitatis, ad nos authenticè transmissa, pro directione Curiæ Episcopalis in consimili facti contingentia: quæ idcircò non abs re de verbo ad verbum inserenda existimamus in Appendice § III.

6 Huic autem Ecclesiasticæ immunitati, cum a nemine Clericorum præiudicari debeat, vtpote toti ordini diuinitùs concessæ: sed potius pro ea inuigilandum: statuimus, vt omnes Presbyteri, & Clerici nostræ Diœcesis, cuiuscumq; sint conditionis, si quid actum nouerint, aut attentatum, a quibuscunq; personis intra eamdem Diœcesim, denunciare Curiæ Episcopali infra sex dies a præhabita notitia teneantur, sub pœna excommunicationis: caueantq; ne ipsi quoquo pacto directè, vel indirectè violationi Ecclesiasti-

cę immunitatis ; consensiant ; aut conniueant ; paruifaciendo Apostolicas (o) prohibitiones, seculari quadam affectione ducti, ne incidant in eiusdem Bullæ Cęnæ, & Sacrorum Canonum anathemata.

*o Bulla in Cæna Domini loco cit. cap. Clericis de imm. Eccl in 6.*

## De famosis libellis, falsisq; Testibus, & Attestationibus.

### CAP. XX.

1 QVam grauissimum peccatum sit, (p) bonam proximo famam detrahere, aut deturpare, famosis libellis, nedum verbosis conuicijs, nemo est, quem lateat: ideoque tum ab Imperialibus legibus, (q) capitali pœna, tum a Sacris (r) Canonibus, Bullisq: (s) Pontificijs, anathemate in hos famosorum libellorum Auctores, grauiter animaduertendum sancitum fuit.

2 Quarè, ne tam perniciosissimum scelus in nostra Diœcesi quoquo pacto serpere videatur, statuimus, vt quisquis, cuiuscunq: sit status, & conditionis, libellos famosos ediderit, composuerit, scripserit, consilium dederit, explanauerit, dictauerit, retinuerit, transmiserit, diuulgauerit, seu in publico loco exposuerit, quod idem statuimus de litteris, vt aiunt, cæcis in alterius opprobrium, & infamationem, suppresso, aut simulato nomine scribentis, adhibitis; incidat eo ipso in pœnam excommunicationis, Nobis reseruatam; a qua nequeant huius criminis rei absolui, nisi prius, ei, qui detractus iniuriosè extiterit, honor restituatur, reficiaturq; damnum, arbitrio boni viri, quod fortasse perpessus, qui hisce modis, aliqua infamiæ nota, aut apud alios bonæ opinionis iactura, affectus fuerit.

3 Hanc eamdem excommunicationem ipso facto incurrendam, Nobisq: reseruatam, non solum indicimus contra eos, qui falsum testimonium (quod est casus cum excommunicatione reseruatus Nobis in prio-

*p Concil. Prou. Mediol. V. parte prima.*

*q l. vnica C. de famos. libell.*

*r Can. quidam maligni: can. si qui: Cā. si quis 5. q. prima.*

*s Bulla Pij V. quæ incipit: Romani Pōtificis. Bulla Greg. 13. incipit: ea est rerum.*

ri no-

ri noſtra Synodo ) in iudicio promunt ; ſed etiam contra quoſcumq;qui falſas ( t ) teſtificationes, etiam extraiudiciales, quas vocant fides, audent conſcribere, aut conſcribi facere, aut ad eas faciendas conſilium dare, vel qualitercunq; aſſentiri, vt res, vel rerum circumſtantiæ aliter,ac ſe habent in præiudicium alterius, tum in cauſa criminali, tum ciuili, alioue negotio exponantur, atq; atteſtentur. Deo enim, qui dixit : *Ego ſum veritas* : non poteſt falſitas non aduerſari.

t *Can. Res debet 23. q. 5. can. itaque cũ. ſuimus 24. q. 3.*

4 Vt autem, quę in hoc capite in Domino pro concreditis ad nos ouibus ſanciendum animaduertimus, omnibus innoteſcant; iniungimus tum Capitulo noſtrę Cathedralis Eccleſię, tum Collegio S. Matthęi, tum cæteris, & ſingulis Parochis noſtrę Diœceſis, vt præſens caput denuncient bis ſaltem in Anno in ſolemnioribus feſtiuitatibus, & quando maiorem Populi conuentum adeſſe viderint : illud, vel patrio idiomate, vireſq; effectuſq; latę excommunicationis exponendo, iuxta Sanctæ Matris Eccleſię, Sacrorum Canonum, & orthodoxorum Conciliorum dogmata, & ſancita, ne quiſquam ſibi excuſationes in peccatis confingere valeat. Idq; ſub pœna ſuſpenſionis in vnumquemq; cui munus inerit,toties quoties, ſinè legitima cauſa, quiſq; ſui muneris partes, opuſq; tam pium ad animarum ſalutem explere omiſerit.

## DE EXCOMMVNICATIS.

### CAP. XXI.

1 MEdicinale illud cenſurarum ( u ) poculum; quod aliquando a pia Matre Eccleſia ad expurgandos lethales animi humores ſuis filijs propinatur, ſumentium vitio, qui corporis, non Animæ ęgritudines ſentiunt, ſepè ſæpius in venenum eis degenerat, quo inſaniunt, & nihil de ſpirituali ſalute curantes ſe ſe expurgare negligunt.

u *cap. cum Medicinalis de ſententia excom. in 6.*

2 Iniungimus idcircò Canonicis, tum noſtræ Ca-



the-

thedralis, tum Collegiatæ Ecclesiæ S.Matthæi, cæterisq; Parochis nostræ Diœcesis, vt in Dominicis, & alijs festiuitatibus, inter missarum solemnia, denuncient Populo excommunicatos per cedulones, si qui aderunt, exponendo grauitatem, & perniciosos effectus excommunicationis, vt Christifideles se abstineant ab huiusmodi perditorum hominum conuersatione, a quibus, veluti a pestifera lue infectis, infici poterunt. Idquè sub pœna vnius aurei, & in subsidium suspensionis, pro qualibet vice, in qua defecerint.

3 Omnes autem magnificos Gubernatores, aliosq; Officiales Curiæ secularis enixè hortamur, imò eis sub pœna excommunicationis strictè in Domino mandamus, ne permittant excommunicatos denunciatos versari per loca publica: sed eos domi contineri faciant; quousq: beneficium absolutionis canonicè impetrauerint.

4 Ipsi demum excommunicati, obstinatè in excommunicatione perseuerantes, sciant, (x) se se per singulos menses mulctandos esse pro modo culpæ, si resipiscere distulerint, nec beneficium absolutionis canonicè impetrare curauerint: indeq: si per annum insorduerint contra eos procedendum, iuxtà præscriptum Sacrorum Canonum, & Concilij (y) Tridentini.

*x Genuen. in praxi Archiep. Neap. cap. 8. Gauāt. in enchir. verb. excommunicatio nu. 44.*

*y Trid. sess. 25. de reform. cap. 3.*

## DE MONIALIBVS.

### CAP. XXII.

1 VIrgines Moniales, Christo Domino desponsatæ, cum sint in numero illarum, quas Cęlestis ille Rex introduxit in cellam suam, quę nomen a celando (z) sortita est; deuitare cautissimè debent, quantum fas erit, terrenorum hominùm colloquia. Virginum enim est (vt ait Diuus (a) Ambrosius) ad omnes Viri affatus trepidare, & vereri.

2 Ideoq;, sicuti in prima nostra Synodo indiximus, sub pœna excommunicationis ipso facto incurrendæ, omni-

*z D. Isid. lib. 25. Ethym. c. 3.*

*a D. Ambr. lib. 2. in Lucam.*

omnibus ; & singulis Viris ne eas alloquerentur ; sine licentia nostra, aut Vicarij nostri Generalis : ita ipsismet Monialibus, sub eadem pœna, præcipimus, ne cum alijs Viris alloquantur, nisi cum eis, quibus a Nobis, aut a Vicario nostro Generali facultas data fuerit in scriptis, eaq; prius ostensa Reuerendę Matri Priorissæ, cuius in hoc conscientiam enixè oneramus, vt suæ solicitudinis partes expleat, collocutoria (cum opus fuerit) collustrando.

3 Regularia, quæ emiserunt, vota inuiolabiliter obseruent : paupertatemq; Religiosam non posthabeant, nihilq; proprium habere posse sciant : sed omnia in præparatione animi subijciant dispositioni superioris, & Priorissæ, cui singulis annis propterea exhibeat vnaquæq; Monialis distinctum catalogum omnium, & quarumcumq; rerum, quas retinet pro suo vsu, vt, cum benedictione, & sine proprietariæ nota, retinere in Domino valeat.

4 Cæterum omnia, & singula, quæ ediximus, cum *de Monialibus* egimus in prioribus nostris constitutionibus, nunc confirmamus, denuoq; edicimus,& censenda volumus repetita adamussim, vt omninò seruentur.

## DE CONSTITVTIONIBVS SYNODALIBVS.

### *CAP. XXIII.*

1 QVas in hac, atq; in altera Synodo, legitimè in Domino coactis, constitutiones edidimus, & promulgauimus, pulsati a solicitudine nostræ curæ Pastoralis, auctoritate Nobis a Sacris Canonibus, & a Sac. Concilio Tridentino tributa, & specialiter demandata, eò tendunt, vt ab omnibus, ad quos pro sui muneris recta administratione pertinent, adamussim obseruentur, & vt quisquam in ijs obligationem propriam agnoscat, sub pœnis in eisdem constitutionibus expressis, alijsuè arbitrio nostro imponendis, vbi pœnæ præscriptæ non fuerint, cum semper ad arbitrium nostrum reseruatas es-

 se in-

se intellexerimus, etiam vsq; ad pœnam excommunicationis pro modo culpæ, & inobseruantiæ, ne incassum præcepisse, legesq; verbo solùm tenus non ex animo edidisse videremur.

2 Quare omnem vim, & omnem firmitatem, maiori, qua possumus facultate, eis tribuendo, volumus post hanc solemnem iam peractam publicationem, ità omnes, & singulos Ecclesiasticos, aliosq; nostræ curę Pastorali subiectos afficere, ac si omnibus, & singulis intimatæ fuissent; & vt vnusquisq; cum in lucem prodierint, earum penes se teneatur habere exemplar: ex cuius lectione quid seruare oporteat, secundum vniuscuiusq; statum, facilè intelligat, & memoriæ commendet. Idq; sub pœna aureorum duorum. Atq; etiam sub eadem pœna exemplaria asseruari mandamus in Archiuis, tum Cathedralis, tum Collegiatæ, & tum Parochialium Ecclesiarum, prout in prima nostra Synodo, itidem sic peragendum sanciuimus.

## DE SYNODI CONCLVSIONE, DEQ; EIVS DIMISSIONE.

### CAP. XXIV.

1 QVę hucusq; ediximus, cum ea sint, quæ Nobis in Domino visa sunt in hac altera Synodo statuere, vtpote ex Concilijs, Canonibusq; Summorumq; Pontificum bullis, sacręq; Congregationis decretis deprompta, pro huius nostræ Ecclesię Pastorali regimine; ideò gratias Deo, qui eam cæpit, & perfecit, humillimè agentes; tandem concludendam, & conclusam esse decernimus, salua semper Apostolicæ Sedis censura.

2 Ad laudem itaq; eiusdem Omnipotentis Dei, Patris, & Filij, & Spiritus Sancti, Sanctissimęq; Deiparæ Virginis, ac Principis Cælestis militię San-

Sancti Michaelis Archangeli Titularis Patroni, cæ-
terorumq; Sanctorum omnium, dimittendam de-
cernimus, prout dimissam nunc esse declara-
mus, itaut cuiquè liceat ad proprias Ec-
clesias reuerti: reseruatis tamen pœ-
nis contra contumaces, & refra-
ctarios, si qui fuerint.

*Nicolaus Antonius Episcopus Sarnen.*

IN-

# INDEX

## CAPITVM.

# APPENDIX
## COMPLECTENS

*Summarium Bullæ in Cœna Domini.*

Nonnulla decreta Sacrarum Congregationum,
atque

ALIQVOT IN HAC SYNODO DIOECESANA COMMEMORATA,
ET DENVO

SANCITA EDICTA

§. I.

# SOMMARIO

## DELLA BOLLA IN COENA DOMINI,

### Da pubblicarſi nella Domenica delle Palme.

1 PRimieramente la Santità di Noſtro Signore da parte dell' Onnipotente Dio Padre, e Figliuolo, e Spirito Santo, con l'autorità ancora de'Santi Apoſtoli Pietro, e Paolo, e con la ſua, ſcomunica, maledice, & anatematiza tutti gli Heretici di qualunque nome, e ſetta ſiano, e tutti i loro fautori, e ricettatori, e quelli, che lor credono, e tutti quelli, che ſcientemente ſenza licenza della Sede Apoſtolica leggono, tengono, e ſtampano, o altrimenti in qualſiuoglia modo pubblicamente, o vero occultamente difendono libri di eſſi Heretici, che contengono hereſia, ouero in eſſi trattano della Religione: e parimente tutti gli ſciſmatici, e tutti quelli, li quali ſi partono dall'vbbidienza del Pontefice Romano pertinacemente, e fautori, ricettatori, e difenſori loro.

2 Item ſcomunica, maledice, & anatematiza ogn'vno, e ſottopone ad interdetto Eccleſiaſtico ogni Collegio, Capitolo, & Vniuerſità, che appelli dagli ordini, e comandamenti del Romano Pontefice al futuro Concilio, e quelli che a tali danno conſiglio, aiuto, e fauore.

3 Tutti li Corſari, e ladroni marittimi, che ſcorrono per il Mare della Santa Sede Apoſtolica princi-

palmente dal Monte Argentaro fino a Terracina, e tutti i loro fautori, ricettatori, e difensori.

4 Tutti li Rattori di qualsiuoglia sorte di beni de' Christiani, che habbiano patito naufragio, e quelli, li quali ritengono scientemente tali beni ritrouati, o in esse naui, o ne' lidi, o nel mare, buttati da quelli, non ostante alcuno priuilegio, consuetudine, o possessione di lunghissimo tempo, quantunque immemorabile.

5 Tutti quelli, li quali impongono, ouero accrescono nelle loro Terre nuoui pedagj, o gabelle, o tali riscuotono, fuorche ne i casi permessi dalla legge, e con special licenza della Sede Apostolica.

6 Tutti li Falsarj di lettere Apostoliche, ancora in forma di Breue, e di suppliche, che contengono gratia, o giustitia, segnate dal Sommo Pontefice, e d'ordine di sua Santità, ouero dal Vicecancelliero della S. R. Chiesa, o loro sostituti. E similmente quelli, che compongono lettere Apostoliche false, ancora in forma di Breue: e quelli, che falsamente segnano le suppliche sotto nome del Sommo Pontefice, o Vicecancelliero, o loro sostituti.

7 Tutti quelli, che a' Saracini, Turchi, & altri nemici del nome Christiano, ouero Heretici dichiarati tali espressamente dal Sommo Pontefice, menano, o mandano caualli, portano, o mandano armi, ferro, filo di ferro, stagno, o acciaio, & ogni altra sorte di metallo, instromenti di guerra, legnami, canapi, funi, tanto di canape, come di qualsiuoglia altra materia, ouero essa materia, o altre cose simili, con le quali offendono li Christiani, e Cattolici. E di più quelli, che per se, o per altri riuelano, o auuisano di cose appartenenti allo stato della Repubblica Christiana li Turchi, e nemici della Fede Christiana, ouero Heretici, in danno della Religione Cattolica: e quelli, che danno consiglio, aiuto, o fauore a tali in fare simili cose.

8 Tutti quelli, che impediscono, o assaltano quelli, che conducono vittouaglie, o altre cose ne-

ces-

cessarie all'uso della Corte Romana: & ancora quelli, che prohibiscono, o molestano, che non si conducano nella Corte Romana tali cose: ouero quelli, che difendono per se, o per altri quelli, che fanno simili cose, di qualunque grado, o dignità siano, così Ecclesiastica, come mondana.

9 Tutti quelli, li quali per se, o per mezzo d'altri ammazzano, mutilano, spogliano, prendono, ritengono que', che vengono alla Sede Apostolica, o si partono da essa: e similmente tutti quelli, i quali non hauendo giurisditione ordinaria, o delegata dal Sommo Pontefice, o suoi Giudici, arrogandosi quella, temerariamente hanno ardire di fare simili cose contra quelli, che dimorano nella Corte Romana.

10 Tutti quelli, li quali ammazzano, mutilano, ritengono, prendono, ouero per forza spogliano quelli, che vengono a Roma per diuotione, ouero per la stessa causa stanno in essa; o pur si partono: e quelli, che lor danno consiglio, aiuto, e fauore.

11 Tutti quelli, che ammazzano, mutilano, feriscono, percuotono, prendono, imprigionano, ritengono, ouero perseguitano, come nemici, li Cardinali, Patriarchi, Arciuescoui, Vescoui, Legati, o Nunzi della Sede Apostolica, ouero quelli, che li discacciano dalle loro Diocesi, Territorj, Terre, o Dominj: e finalmente quelli, che fanno fare tali cose, o ratificano, ouero lor danno aiuto, consiglio, o fauore.

12 Tutti quelli, li quali per se, o per mezzo d'altri ammazzano, percuotono, o spogliano de' loro beni tutte le persone, così Ecclesiastiche, come secolari, che ricorrono alla Corte Romana, & in quella proseguiscono le loro liti, e negotij, per causa d'essi negotij; ouero li Procuratori, Auuocati, Agenti, Auditori, ouero Giudici deputati sopra tali cose per causa di quelle. E tutti quelli, che per se stessi, o per mezzo d'altri fanno fare, eseguire, o procurare tali delitti, ouero agli stessi danno consiglio, aiuto, e fauore.

 13 Tut-

13 Tutte quelle persone così Ecclesiastiche, come Secolari di qualsiuoglia dignità, le quali sotto pretesto di friuola appellatione, appellano dalle grauezze, ouero esecutioni da farsi di lettere Apostoliche, ancorche in forma di Breue, che contengono così gratia, come giustitia; ouero citationi, inhibitioni, sequestri, monitorj, & altri decreti, così di sua Santità, come dei suoi Legati, Nuntij, Presidenti di Palazzo, & Auditori, & altri Giudici, alla potestà Laicale, & a quella ricorrono, e da quella fanno ammettere (facendone anco instanza il Procuratore, ò Auuocato del Fisco) tali appellationi, e fanno ritenere tali lettere, citationi, inhibitioni, sequestri, e monitorj: e quelli, li quali senza consenso, e beneplacito loro prohibiscono l' esecutioni di tali lettere, ouero impediscono, che i Notari, e Cancellieri non possano fare instromenti, & atti sopra tali lettere, & esecutioni di processi, e quelli fatti, darli alle parti: e quelli, li quali prendono, imprigionano, discacciano dalle Città, luoghi, e Regni, priuano de' beni, atterriscono, minacciano per se, ò per altri pubblicamente, ouero occultamente le parti, ò loro parenti, Procuratori, Notari, & Esecutori di tali lettere, citationi, e monitorii; e quelli, li quali prohibiscono, e comandano a qualsiuoglia persona, che non vada, ò ricorra alla Corte Romana per proseguire qualsiuoglia suo negotio, ò per impetrare lettere, e gratie, ouero di quelle impetrate non se ne serua: e quelli, che presumono ritenere lettere appresso di se, ò farle ritener da altri.

14 Tutti quelli, che per se stessi, ò per mezzo d'altri con autorità propria, e di fatto, sotto pretesto di qualsiuoglia esentione, gratie, ò lettere Apostoliche leuano le cause beneficiali, e delle decime, & altre cause spirituali, & a quelle annesse, dagli Auditori, e Commessarij Apostolici, & altri Giudici Ecclesiastici, & impediscono il corso di quelle, ò le persone, Capitoli, Conuenti, Collegij, che vogliono proseguire tali cause, e s' intromettono, come Giudici nella cognitione di quelle: e quelli, li quali costringono gli attori, li quali hanno

no fatto, e fanno commettere quelle; a riuocare, e fare riuocare le citationi, ò inhibitioni, e a fare assoluere, ò consentire, che siano assoluti quelli, contra li quali tali citationi sono spedite, dalle censure, e pene contenute in esse, ouero in qualsiuoglia modo impediscono l' essecutione delle lettere Apostoliche, ouero essecutoriali, processi, e decreti predetti; ò danno a questi il suo aiuto, consiglio, e fauore, ancora sotto pretesto di prohibire la violenza, ò altre pretensioni, anche, come dicono, per fin, ch'essi hauranno supplicato per informare sua Santità, ò fatto supplicare, se non proseguiranno tali suppliche innanzi Sua Beatitudine, e Santa Sede Apostolica; ancorche quelli, che commettono simili cose siano Presidenti di Cancellaria, de' Consigli, Parlamenti, Cancellieri, Vicecancellieri, ò altri di qualunque grado, ò dignità si siano.

15 E tutti quelli, che sotto pretesto del loro vfficio, ouero ad instanza delle parti, ò di qualsiuoglia altro, astringono le persone Ecclesiastiche, Capitoli, Collegj di Chiese alli suoi Tribunali, contra la dispositione delle leggi Canoniche. E quelli, che fanno fare, ò procurano tali cose, e quelli, li quali faranno, ò pubblicheranno statuti, Ordini, constitutioni, Prammatiche, ò altri decreti sotto pretesto di qualsiuoglia consuetudine, ò priuilegio, e di quelli si seruiranno, per li quali in qualsiuoglia modo espressamente, ò tacitamente si toglie la liberta Ecclesiastica, ò in qualche parte s' offende, s'opprime, ò in qualche modo si restringe, ouero si pregiudica alle ragioni di Sua Santità, e Santa Sede Apostolica, e di qualsiuoglia altra Chiesa.

16 E quelli, li quali in qualsiuoglia modo impediscono gli Arciuescoui, Vescoui, & altri Prelati, superiori, & inferiori, che non esercitino la loro giurisditione contra qualsiuoglia persona secondo li Canoni, e Decreti de' Concilij, e particolarmente di Trento, & ancora di quelli, li quali dopo le sentenze degli Ordinarj, ò Delegati, da quelli ricorrono alla Corte Secolare, e da quella procurano siano rilassate, & eseguite prohibitioni, e mandati ancora penali contra gli Ordinarj,

e Dele-

e Delegati predetti; e quelli, che gli rilassano, o eseguiscono, o danno aiuto, consiglio, fauore, e patrocinio.

17 Quelli, che si vsurpano la giurisditione, frutti, rendite, e prouenti appartenenti alla Sedè Apostolica, o ad altre persone Ecclesiastiche per ragione di Chiese, Monasterj, & altri beneficij Ecclesiastici, ouero senza licenza legittima li sequestrano.

18 Quelli, li quali impongono collette, Decime, taglie, prestanze, & altri pesi a Cherici, Prelati, & altre persone Ecclesiastiche, & alle robe di Chiese, Monasterj, & altri benefi:j Ecclesiastici, & alli frutti di quelli senza speciale, & espressa licenza di sua Santità, e con diuerse maniere le riscuotono, e così ingiustamente imposte le riceuono, ancorchè date spontaneamente: e di più quelli, che per se, o per altri presumono di fare simili cose, eseguirle, e procurarle, ouero in tali cose danno aiuto, consiglio, e fauore, di qualsiuoglia dignità siano.

19 Tutti li Magistrati, Giudici, Notari, Scriuani, Esecutori, sottoesecutori, che in qualsiuoglia modo s'intromettono nelle cause capitali, o criminali contra persone Ecclesiastiche, processandole, bandendole, ouero promulgando, & eseguendo sentenze contro d'esse senza speciale licenza della Sede Apostolica, di qualsiuoglia grado, o dignità si siano.

20 Tutti quelli, li quali per se, o per altri presumeranno di assaltare, distruggere, & occupare in tutto, ouero in parte l'alma Città di Roma, il Regno di Sicilia, l'Isole di Sardegna, e Corsica, le Terre di quà del Faro, il Patrimonio di S.Pietro nella Toscana, & in somma tutto lo stato Ecclesiastico, ouero perturbare la suprema giurisditione, che ha in quello la Santa Romana Chiesa: e tutti gli aderenti, fautori, e difensori di quelli, e coloro, che lor danno consiglio, aiuto, e fauore in qualsiuoglia modo.

21 Vuole, che tutte, e singole cose contenute in questa Bolla durino, & habbiano l'effetto suo, fin tanto, che da sua Santità, o dal Romano Pontefice per

tem-

tempo si facciano, e si pubblichino altri ordini in contrario.

22 In oltre dalle dette sentenze nessuno possa essere assoluto, che dal Romano Pontefice, fuorche nell' articolo di morte, & allora con la sicurtà di vbbidire a comandamenti della Chiesa, e di soddisfare: e ne anche sotto pretesto di qualsiuoglia facoltà, & indulti dalla Santità sua, e dalla Santa Sede, e da' Decreti di qualsiuoglia Concilio concessi, rinouati, ouero da concedersi, e rinouarsi in qualsiuoglia modo.

23 Scomunica, e minaccia di procedere spiritualmente, e corporalmente, come sarà più espediente, quelli, li quali *de facto* hauranno ardire di assoluere alcuno, che sara incorso nella scomunica, per hauer contrauenuto al tenore delle sudette cose.

24 Dichiara, e protesta, che li sudetti scomunicati per le cause sopradette, non s'intendano compresi, ne suffragarli in alcun modo qualsiuoglia assolutione, benchè solennemente dalla Santità sua fatta, se prima non habbiano desistito dalle cose sopradette, e per l' auuenire con vero proposito di non commetter simili cose, e ne anche in quanto a quelli, che hauranno fatto contra la liberta Ecclesiastica, statuti, se prima i detti statuti, ordinationi, constitutioni, prammatiche, e decreti di tal sorte pubblicamente nō hauranno riuocati, e che non siano dagli Archiuj, e da' luoghi principali, ouero da libri, ne' quali si trouino notati, aboliti, e cassati, e che non habbiano fatto consapeuole di tal reuocatione la Santità sua; anzi che per l'assolutione di tal sorte, ouero per qualsiuoglia altr'atto contrario, tacito, ouero espresso, & ancora per la patienza, e tolleranza di sua Santità, e de' suoi successori, benche continuata per lungo tempo in nessuna maniera possa, ne debba pregiudicarsi in tutte le predette, e singole cose, ne a qualsiuoglia ragione della Sede Apostolica, e della Santa Romana Chiesa in qualunque luogo, e per qualsiuoglia tempo acquistate, e da acquistarsi.

Non ostante i Priuilegj, Indulgenze, indulti, e lettere Apostoliche generali, speciali, concesse dalla detta Sede Apostolica &c.

Ordi-

Ordina, e ſtrettamente comanda, anche in virtù di Santa vbbidienza, a'Patriarchi, Primati, Arciueſcoui, Veſcoui, & Ordinarj de'luoghi, & a qualſiuoglia Prelato, dopo che hauranno riceuuta la preſente Bolla, ouero di eſſa hauranno hauuto notitia, vna volta l'Anno, o più volte, ſe così ſtimeranno eſſere più eſpediente, ſolennemente la pubblichino, riduchino a memoria de' Fedeli, la notifichino, e dichiarino nelle loro Chieſe nel tempo, che ſarà in eſſe a' Diuini Officij la maggior parte del Popolo.

25 Inoltre li Patriarchi, Arciueſcoui, Veſcoui, & altri Ordinarj de'luoghi, Prelati, e Rettori di Chieſe, e tutti quelli, ch'eſercitano la cura dell'anime, Preti ſecolari, e Regolari di qualſiuoglia ordini, deputati con qualſiuoglia autorità ad vdire le Confeſſioni, habbiano appreſſo di ſe il tranſunto della preſente Bolla, la quale procurino diligentemente leggere, e ſtudiare.

§. II.

§. II.

# INSTRVCTIO

PRo examine illorum testium, qui inducuntur pro contrahendis matrimonijs tam in Curia Eminentiss. & Reuerendiss. Domini Cardinalis Vrbis Vicarij, quàm in alijs Curijs cæterorum Ordinariorum nuperrimè edita.

## Feria V. die 21. Augusti 1670.

*IN Congregatione Generali S. Romana, & Vniuersalis Inquisitionis habita in Palatio Apostolico Montis Quirinalis coram Sanctiss. Domino Nostro D. Clemente Diuina prouidentia Papa Decimo, ac Eminentiss; & Reuerendiss. D. D. S. R. E. Cardinalibus in tota Republica Christiana contra hæreticam prauitatem Generalibus Inquisitoribus a Sancta Sede Apostolica specialiter deputatis.*

CVm aliàs per Sacram Congregationem Sancti Officij iteratis instructionibus ab eadem emanatis de anno 1658; & 1665; locorumq; Ordinarijs trãsmissis prouisum fuerit, vt præscriptis interrogatorijs faciendis testibus, qui ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium inducuntur, omnis prorsus secluderetur aditus ijs, qui adhuc viuente altero coniuge, aut alias impediti ad secunda illicita vota transire satagebant; videns nihilominus Sanctissimus D.N. quam plures locorum Ordinarios, vel eorum Vicarios, & Deputatos ad excipiendas testium deposi-

sitiones, nec non Parochos, & Notarios in casibus expressis, aut omittere, aut non obseruare earumdem instructionum tenorem; & licet aliquando plenè obseruent; non tamen interrogare testes super alijs impedimentis dirimentibus.

Ideò volens Sanctitas sua prædictis malis occurrere, re maturè considerata cum Eminentiss. & R.R. D.D. Cardinalibus generalibus Inquisitoribus, præsenti decreto perpetuis futuris temporibus duraturo, iterum iniungit omnibus Vicarijs, seu Deputatis pro examinandis testibus ad probandum statum liberum contrahentium matrimonium, nec non Parochis, Notarijs, & quibuscunq; alijs respectiuè sub pœnis etiam grauibus corporalibus arbitrio Sacræ Congregationis, vt instructionem infrascriptam ad vnguem obseruent.

Vt autem præsens decretum, & instructio ad omnium notitiam facilius deueniant, decreuit, illa ad Valuas Basilicæ Principis Apostolorum, & Cancellariæ Apostolicæ, ac in acie Campi Floræ de Vrbe, ac Palatio Sancti Officij eiusdem Vrbis per aliquem ex Cursoribus Sanctitatis suæ publicari, ac eorum exempla ibidem affixa relinqui; illaq; sic publicata omnes, & singulos, quos concernunt, post duos menses, a die publicationis in Vrbe faciendæ numerandos, perindè afficere, ac arctare, ac si illorum vnicuiq; personaliter notificata, & intimata fuissent.

## INSTRVCTIO.

1 IN primis testis moneatur de grauitate iuramenti in hoc præsertim negotio pertimescendi, in quo Diuina simul, & humana Maiestas læditur, ob rei, de qua tractatur, importantiam, & grauitatem, & quod imminet pœna triremium, & fustigationis, deponenti falsum.

2 Interrogetur de nomine, cognomine, patria, ętate, exercitio, & habitatione.

3 An sit Ciuis, vel exterus, & quatenus sit exterus,

rus, a quanto tempore est in loco, in quo testis ipse deponit,

4 An ad examen accesserit sponte, vel requisitus; si dixerit accessisse sponte, a nemine requisitum, dimittatur, quia præsumitur mendax; si vero dixerit, accessisse requisitum; interrogetur a quo, vel a quibus, vbi, quando, quomodo, coram quibus, & quoties fuerit requisitus, & an sciat adesse aliquod impedimentum inter contrahere volentes.

5 Interrogetur, an sibi pro hoc testimonio ferendo fuerit aliquid datum, promissum, remissum, vel oblatum a contrahere volentibus, vel ab alio ipsorum nomine;

6 Interrogetur, an cognoscat ipsos contrahere volentes, & a quanto tempore; in quo loco, qua occasione, & cuius qualitatis, vel conditionis existant. *Si responderit negatiuè, testis dimittatur, si verò affirmatiuè,*

7 Interrogetur, an contrahere volentes sint Ciues, vel exteri; si responderit, esse exteros; supersedeatur in licentia contrahendi, donec per litteras Ordinarij ipsorum contrahere volentium doceatur de eorum libero statu de eo tempore, quo permanserunt in sua Ciuitate, vel Diœcesi. Ad probandum verò eorumdem contrahere volentium statum liberum pro reliquo temporis spatio, scilicet vsque ad tempus, quo volunt contrahere, admittantur testes idonei, qui legitimè, & concludenter deponant statum liberum contrahere volentium, & reddant sufficientem rationem causæ eorum scientię, absque eo, quod teneantur deferre attestationes Ordinariorum locorum, in quibus contrahere volentes moram traxerunt;

*Si verò responderit, contrahere volentes esse Ciues.*

8 Interrogetur sub qua Parochia hactenus contrahere volentes habitarunt, vel habitant de præsenti.

9 Item, an ipse testis sciat aliquem ex prædictis contrahere volentibus quandoq; habuisse vxorem, vel maritum, aut professum fuisse in aliqua Religione approbata, vel suscepisse aliquem ex Ordinibus Sacris, subdiaconatum scilicet, Diaconatum, vel Pres-

byteratum, vel habere aliud impedimentum, ex quo non possit contrahi matrimonium.

*Si verò testis responderit non habuisse vxorem, vel maritum, neq. aliud impedimentum, vt supra.*

10 Interrogetur de causa scientiæ, & an sit possibile, quod aliquis ex illis habuerit vxorem, vel maritum, aut aliud impedimentum, & c; & quod ipse testis nesciat; Si responderit affirmatiuè, supersedeatur, nisi ex alijs testibus probetur concludenter, non habuisse vxorem, vel maritum, neq; vllum aliud impedimentum &c.

*Si verò responderit negatiuè.*

11 Interrogetur de causa scientię, ex qua de inde Iudex colligere poterit, an testi sit danda fides.

*Si responderit, contrahere volentes habuisse vxorem, vel maritum, sed esse mortuos.*

12 Interrogetur de loco, & tempore, quo sunt mortui, & quomodo ipse testis sciat fuisse coniuges, & nunc esse mortuos. Et si respondeat mortuos fuisse in aliquo Hospitali, vel vidisse sepeliri in certa Ecclesia, vel occasione militię sepultos fuisse a militibus, non detur licentia contrahendi, nisi priùs recepto testimonio authentico a Rectore Hospitalis, in quo prædicti decesserunt, vel a Rectore Ecclesię, in qua humata fuerunt eorum cadauera, vel, si fieri potest, a Duce illius cohortis, in qua descriptus erat miles. Si tamen huiusmodi testimonia haberi non possunt, S. Congregatio non intendit excludere alias probationes, quæ de iure communi possunt admitti, dummodo sint legitimæ, & sufficientes.

13 Interrogetur, an post mortem dicti coniugis defuncti aliquis ex prędictis contrahere volentibus transierit ad secunda vota;

*Si responderit negatiuè.*

14 Interrogetur, an esse possit, quod aliquis ex illis transierit ad secunda vota, absq; eo quod ipse testis sciat.

Si responderit affirmatiuè, supersedeatur in licentia, donec producantur testes, per quos negatiua coarctetur concludenter. Si ve-

*Si verò negatiuè.*

15 Interrogetur de causa scientię, qua perpensa, Iudex poterit iudicare, an sit concedenda licentia, nec ne.

Si contrahentes sunt vagi, non procedatur ad licentiam contrahendi, nisi doceant per fides Ordinariorum suorum, esse liberos, & in alijs seruata forma *Concilij Trid. in cap. multi, sess.* 24.

Fides, aliaq; documenta, quæ producuntur de partibus non admittantur, nisi sint munita sigillo, & legalitate Episcopi Ordinarij, & recognita saltem per testes, qui habeant notam manum, & sigillum, & attente consideretur, quod fides, seu testimonia benè, & concludenter identificent personas, de quibus agitur.

Pro testibus in hac materia recipiantur magis consanguinei, quàm extranei; quia præsumuntur melius informati, & ciues magis, quàm exteri, nec admittantur homines vagi, & milites, nisi data causa, & maturo consilio, & Notarius exactè describat personam testis, quam si cognoscit, vtatur clausula, *mihi benè cognitus*, sin minus, examen non recipiat, nisi vnà cum persona testis aliqua alia compareat cognita Notario, & quæ attestetur de nomine, & cognomine ipsius testis, nec non de idoneitate eiusdem ad testimonium ferendum: & huiusmodi examinibus debet interesse in Vrbe vltra Notarium, Officialis specialiter deputatus ab Eminentiss. Vicario, & extra Vrbem, vel Vicarius Episcopi, vel aliqua alia persona insignis, & idonea ab Episcopo specialiter deputanda; alias puniatur Notarius arbitrio Sacræ Congregationis, & Ordinarius non permittat fieri publicationes.

Ordinarij prçcipiant omnibus, & singulis Parochis in eorum Diœcesibus existentibus, vt pro matrimonijs cum exteris contrahendis non faciant publicationes in eorum Ecclesijs, nisi certiorato Ordinario, a quo, vel eius Generali Vicario priùs teneantur authenticam reportare, quod pro tali matrimonio fuerunt examinati testes in eorum Tribunali, qui probant

bant statum liberum contrahere volentium &c. Contrauenientes autem seuere puniantur. *Franciscus Riccardus S. Romanæ, & Vniuersalis Inquisitionis Notarius*. Loco ✠ Sigilli.

Anno a Natiuitate D.N. Iesu Christi millesimo sexcentesimo septuagesimo, Indictione octaua, die vero 30 mensis Augusti, Pontificatus autem Sanctissimi in Christo Patris, & D. N. D. Clementis, Diuina prouidentia, Papę Decimi Anno primo, supradictum decretum affixum, & publicatum fuit ad Valuas Principis Apostolorum, Cancellariæ Apostolicæ, & in acie Campi Florę de Vrbę, ac Palatij S. Officij eiusdem Vrbis per me Petrum-Paulum Desiderium eiusdem Sanctissimi D. N. Papę, & Sanctissimæ Inquisitionis Cursorem.

## .§. III.

## Aliquot decreta Sacræ Congregationis Immunitatis pro Ecclesiasticis.

ITa reperitur in paruo regesto decretorum S. Congregationis super immunitate Ecclesiastica in Congregationibus habitis sub annis, & diebus infrascriptis.

Di 24. Iulij 1628.

Oritana ; Clerus, & Appaltator gabellæ vini. S. Congregatio &c. censuit, Emptores a Clericis non teneri ad collectam impositam à Communitate Emptoribus vini: ideò scribendum Vicario, vt ad præscriptum Sacrorum Canonum procedat.

Die 7. Iunij 1633.

Panormitana ; Ecclesiastici. S. Congregatio &c. censuit sub gabella impositalaicis contra emptores

res vini, quod minutatim venditur, non comprehendi Emptores vini, quod ab Ecclesiasticis venditur: ideoq: Eminentiss. Archiepiscopo, vt exemptionem Oratorum tueatur, & contra violatores procedat, prout iuris.

Die 4. Ianuarij 1653.

Conuersana; Clerus Putigliani. S. Congregatio &c. censuit, gaudere debere exemptione a gabella vini, tam personas Ecclesiasticas vendentes, quàm ementes ab illis: Episcopo tamen iniungendum, vt omninò prouideat fraudibus Clericorum.

Die 11. Nouembris 1658.

Auersana; Collegium Romanum Societatis Iesu. Sacra Congregatio &c. censuit, deberi exemptionem pro vino vendito, vt dicitur, *a minuto*, etiam pro recollecto extra territorium loci, in quo fit venditio, in bonis tamen ipsius Collegij.

Die 22. Maij 1663.

Iuuenacen; Ecclesiastici. Sacra Congregatio &c. censuit, edictum laicale circa gabellam soluendam ab Ementibus vinum, & oleum, non comprehendere ementes ab Ecclesiasticis.

In quorum fidem &c. Datum Romæ die 31. Augusti 1680. G. CARDINALIS CARPINEVS. I: Patriarcha Antiochen. Secretarius.

Loco ✱ Sigilli.

§. IV.

## .§. IV.

# NICOLÒ ANTONIO DI TVRA,
## Per la Dio Gratia, e della Santa Sede Apostolica, Vescouo di Sarno.

*Editto per la soddisfattione degli obblighi delle Messe.*

TOccando alla cura, & alla sollecitudine Pastorale del Vescouo, che con puntualità si corrisponda, e si soddisfaccia all'obligo di ciascuno nell'adempimento delle opere pie, e particolarmente delle messe, secondo l'ordine, che a' Vescoui ne diede
a il Sacro Concilio di Trento (a) in quelle parole: *Curent autem Episcopi, vt fidelium viuorum suffragia, missarum scilicet sacrificia, orationes, eleemosynæ, aliaq; pietatis opera, quæ a fidelibus prò alijs fidelibus defunctis fieri consueuerunt; secundum Ecclesiæ instituta, piè, & deuotè fiant: & quæ prò illis ex testatorum fundationibus, vel alia ratione debentur, non perfunctoriè: sed a Sacerdotibus, & Ecclesiæ ministris, & alijs, qui hoc præstare tenentur, diligenter, & accuratè persoluantur*: Noi per corrispondere a questa parte, non habbiam trascura-
b to d'ordinare nelle nostre constitutioni (b) Sinodali, che in ciascuna sagrestia si tenga, vn libro, in cui: *singulis annis notentur celebrationes missarum, seu onerum adimplementa*: nella conformità, che ciò parimente fù prescritto da vn decreto della Sacra Congregatione
c del (c) Concilio, emanato per ordine d'Alessandro Settimo, di Santa memoria, del tenor seguente: *In sacristia liber quotidiano vsui paratus sit, in quo singuli Sacerdotes, qui in ea Ecclesia Sacrificium obtulerint, missam a se tali die celebratam adnotent, & cuius oneris ratione, celebrauerint, propriæ manus subscriptione testentur*. Ma hauendo al presente rauuisato, che questi libri non si facciano con quella chiarezza, e distintione, che si richiede: ma molto confusi, e quasi senza ve-

a *Trid. sess. 25. in decimo de Purg.*

b *Const. Syn. sess. 2. cap. 9. nu. 10.*

c *Cōg. Conc. in Epist. Encyc. 15. Decembris 1663.*

run ordine, in modo, che nella loro reuisione, da Noi commessa, che se ne faccia, difficilmente può cauarsene il netto; ci è paruto d'ordinare, col presente Editto, il modo, che in auuenire dourà tenersi dal Capitolo della nostra Catthedrale, dal Collegio della Chiesa di San Matteo, da ciascun Parroco, Beneficiato, e da qualunque altro Sacerdote respettiuamente in qualunque altra Chiesa della Città, e Diocesi.

Per quel, che tocca all'accennato Capitolo della nostra Catthedrale, & al Collegio di S. Matteo; ordinamo, che debbano formar tre libri, tutti tre in foglio, e non altrimenti stretti, e lunghi, a guisa di libri di spetiali: e questi tre libri sieno ben legati con le lor coperte, e di tanti fogli, quanti sien capaci di scriuerui tutte le messe di ciascun anno, secondo il metodo, che più sotto si prescriuerà: poichè ogni anno questi tre libri douranno rinouarsi, acciochè le cose in ciascun anno nuouo si rauuisino con distinta chiarezza.

Nel primo libro si douranno solamente notare i pesi, e gli oblighi del Capitolo, e del Collegio in comune, & anche in particolare. Che perciò nella prima pagina dourà scriuersi questo, o altro consimil titolo.

*Libro, doue si notano le soddisfattioni de' pesi, e degli oblighi, così in comune del Capitolo, o Collegio, come in particolare di ciascun Canonico, o Prebenda: incominciando dal primo di Gennaio 1689; o d'altro mese, secondo l'vso di qualche altra Chiesa, per tutto il giro dell'Anno.*

Nella seconda pagina si formerà vn Catalogo, o indice di tutti gli oblighi, così in comune, come in particolare, con la citation del foglio, doue respettiuamente si hauranno da registrare. Per esempio.

*Pesi, & oblighi del Capitolo, o del Collegio, in comune. fol....*
*Oblighi del Primicerio, o del Rettore. fol.....*

E così successiuamente di ciascuna altra Dignità, o Canonico.



Nel

Nel foglio feguente a queſto Catalogo, o indice; douranno primieramente regiſtrarſi gli oblighi, che tiene in comune il Capitolo, o Collegio, così per ragione di heddomoda, come per altro peſo. E ſul principio di tal foglio ſi farà il ſeguente titolo, o altro conſimile, *mutatis mutandis*.

*Il Capitolo, o Collegio, tien obligo di cantar la meſſa Conuentuale per heddomoda ogni mattina, e di applicarla pro Populo.*

*Tien peſo di cantar meſſe . . . . . . anniuerſarie: o altro, che tocchi in comune.*

Poi ſotto queſto titolo immediatamente nella pagina iſteſſa, e nelle ſeguenti ſi regiſtreranno le ſoddisfattioni: potendoſi laſciar tanti fogli in bianco, quanti baſtino per notarui tutte le ſoddisfattioni degli oblighi in comune di mano in mano. La ſoddisfattione dourà ſcriuerſi nella forma ſeguente, o conſimile.

*Hoggi ſabato primo di Gennaio io N. N. Dignità, o Canonico ho cantata dopò Terza, la meſſa Conuentuale, & applicatala pro Populo, ex obligatione Capituli, ſeu Collegij, o pure dopò ſeſta, dopò Nona, dopò Prima, ſecondo preſcriuono le Rubriche, iuxtà circumſtantias miſſarum.*

E così dourà continuarſi ſucceſſiuamente, e non in altra maniera, con la mentione del giorno, così intorno alle meſſe cantate Conuentuali, come alle anniuerſarie, o altre, che ſpettano in comune.

Quando la meſſa Conuentuale non ſi applicherà *pro Populo, & Benefactoribus*, per non tenerne continuamente l'obligo il Capitolo, ſi ſcriuerà dalla Dignità, o Canonico nella forma ſudetta, di hauer cantata la meſſa Conuentuale, e poi noterà l'applicatione negli oblighi particolari della ſua Prebenda.

Dopò, che ſaranno finiti di regiſtrarſi in tanti fogli, quanti baſteranno, gli oblighi comuni; ſi comincieranno nel medeſimo libro i titoli degli oblighi particolari, nella forma ſeguente, che ſi pone per eſempio.

*Il Primicerio, o il Rettore, tiene obligo di celebrare in tutto l'anno le ſeguenti meſſe.*

*Per N N. messe* ——— 20.
*Per N N. messe* ——— 60.
*Per N N. messe* ——— 80.
*In tutto sono* ——— 160.

Indi immediatamente scriua di sotto la prima Rubrica per chi dourà celebrar le prime messe 20: e lasci tanto spatio in bianco, quanto basti per notarui la soddisfattione dell'accennate messe 20. E così successiuamente dourà regolarsi per le altre Rubriche: e da questo esempio, qui posto, potranno prender norma gli altri Canonici nelle partite de'lor obblighi, scriuendone ciascuno nel principio in ristretto la collettiua. La soddisfattione dourà notarsi sotto ciascuna Rubrica in quello, o simil modo.

*Io N N. ho celebrato per lo sudetto obligo hoggi primo di Gennaio.*

*Hoggi sette del medesimo mese ho celebrato per l'obligo stesso.*

E così continuerà di mano in mano sotto ciascuno obligo, o Rubrica. Auuertendo a ciascuno di specificare anche il giorno, & Altare, in cui ha celebrato, se l'obligo sarà ristretto a giorno, o ad Altare determinato.

Quando ciascuno obligato a celebrare, particolarmente in giorno determinato, e non potesse per contingenza d'indispositione, o altro legittimo impedimento, debba omninamente commetterne la soddisfattione ad vn altro Sacerdote. E questi sia tenuto di registrarla nel medesimo libro, e nel luogo stesso, doue sta notata la partita dell'obligato; e lo farà nella seguente forma.

*Io N N. ho celebrato hoggi.... del mese N. nell' Altare di S.N. per l' obligo sudetto di D.N N. assente, o infermo, o in altro modo impedito.*

Parimente s'alcun Parroco, Beneficiato, Cappellano, o pure Chiesa hauesse obligo di celebrar più messe in vn medesimo giorno, in tal caso, nel libro, e nella

pagina, doue sta notata la partita, si sottoscriuano tutti coloro, che hauran celebrato, in questa forma.

*Hoggi..... Io N N. ho celebrato per lo sudetto obligo.*

*Io N N. ho celebrato nel giorno stesso per lo detto obligo.*

E così sucessiuamente con la specification dell'Altare, doue sarà necessario, per la determinatione dell'obligo.

Il secondo libro, che dourà formarsi così nella Cattedrale, come nella Collegiata, e nell'altre Chiese, sarà per registraui le soddisfattioni delle messe aduentitie per limosine manuali, in occasione di mortorij, o in qualunque altra contingenza. E di queste limosine vogliamo, che se ne dia la cura ad vn determinato Canonico; così nella Cattedrale, come nella Collegiata, anno per anno. Il qual Canonico dourà distribuirle agli altri Sacerdoti; accioche si celebrino le messe in quegli Altari, & in que'giorni, che richiederà colui, che pagherà le limosine, o gli stipendij. E nell'altre Chiese ne haurà pensiero il Parroco, o pure il Rettore, o Beneficiato, che sia, di tali Chiese. E questi douranno formar le Rubriche di coloro, a prò de'quali s' haueranno da applicar le messe. E sotto tali Rubriche scriueransi le soddisfattioni, nella forma, che si è detta di sopra. Il titolo di questo libro potrà formarsi in questa, o simil maniera.

*Libro, in cui si notano le soddisfattioni delle messe per coloro, che, secondo l'occorrenze, ne contribuiscano gli stipendi, e le limosine manuali in questa Chiesa N. incominciando dal primo di Gennaio 1689. (ò pure altro mese, secondo il solito di qualche Chiesa) per tutto il corso dell'anno.*

Il terzo libro, che dourà farsi, così nella Cattedrale, come nella Collegiata, e così anche in altre Chiese, sarà per gli oblighi, che tengono le Cappelle, & in particolare quelle del Santissimo Sacramento, si come anche molti Preti Beneficiati in varij Altari. I quali oblighi

dou-

douranno da ciascuno partitamente registrarsi, e sotto le lor proprie Rubriche notarsi le soddisfattioni delle messe, nella conformità, che si è detto di sopra. Il titolo di questo libro potrà scriuersi in questa, ò simil forma,

*Libro, doue si notano le soddisfattioni degli oblighi, che tengono le Cappelle, e Beneficiati di questa Chiesa N. incominciando dal primo di Gennaio 1689. (ò pure altro mese secondo il solito di qualche Chiesa) per tutto il corso dell'anno.*

Chi non formerà fra lo spatio di giorni quindici dal giorno della notificatione del presente Editto, diligentemente i sudetti libri: ò chiunque contrauerrà all'osseruanza delle cose predette, e di ciascuna d' esse in particolare: ò chi trascurasse di tenerne copia in Sagrestia, patente ad ognuno, vogliamo, che incorra nella pena di libre due di cera lauorata, senza altra dichiaratione: volendo, che 'l presente s'intenda personalmente notificato a tutti subito, che sarà affisso nelle Sacrestie della Cattedrale, della Collegiata, e delle Parrocchie della Dioceſi. Dato in Sarno dalle stanze Vescouali questo dì 14. di Gennaio 1689. Et hora vogliamo, che obblighi tutti per la pubblicatione del presente Sinodo come legge Sinodale. Dal Consesso Sinodale &c. 1690.

*Nicolò Antonio Vescouo di Sarno.*

EDIT-

# EDITTO

*Per l'oſſeruanza della Quareſima da pubblicarſi nella Domenica in Quinquageſima.*

## §. V.

## NICOLÒ ANTONIO DI TVRA;
Per la Dio gratia, e della Santa Sede Apoſtolica Veſcouo di Sarno.

ESſendo il Tempo della Santa Quareſima, Tempo accettabile, e di penitenza, nel quale paleſandoci il Signore Iddio i maggior ſuoi diuini miſterij, ci fa partecipi di tanti beni ſpirituali: & eſſendo anche tempo di digiuno inſtituito, e commandato da la Santa Chieſa; Noi per la cura Paſtorale, che ci ſouraſta, & in eſecutione de la premura, con che ne raccomanda l'oſſeruanza il Sacro Concilio di Trento, ordiniamo, e comandiamo col preſente Editto. Che niuna perſona di qualunque ſtato ſi ſia habbia ardire di mangiar in queſto tempo carne, oua, butiro, latte, formaggio, ò qualſiuoglia altro cibo vietato, eccetto che in caſo d'infermità, ò altro biſogno, con le fedi del Medico, la cui conſcienza incaricamo, acciochè non faccia queſte fedi, ſe non in caſo di mera neceſſità, ò di graue pericolo della ſalute: le quali fedi debbano poi eſſer conoſciute da Noi, ò dal noſtro Vicario generale nella Citta di Sarno, e nel a Dioceſi da' Parochi *gratis*.

Che ciaſcuna perſona, ſotto pena di peccato mortale, ſecondo il precetto impoſto dalla Chieſa, oſſerui il preſcritto digiuno in ciaſcun giorno della Quareſima, fuorche nelle Domeniche: eccetto coloro, che per l'età, ò per altra legittima cagione, ò non ſono obligati, ò ſono

no fcufati : nel che i Parrochi ne diano a'lor Popoli i documenti,fecondo le facre Dottrine.

Chei cibi vietati, come carne, voua, latticinij,& altri, non fi pongano in ogni luogo a vendere; per vfo d'ammalati, & infermi, ma in luogo, che non molto fi vedano, ne fi vendano a bottega tutta aperta; ma che fia la maggior parte ferrata.

Che non fi vendano detti cibi ad ognuno indifferentemente : ma folo a coloro, che hauranno la licenza del Medico, fottofcritta da Noi, ò dal noftro Vicario generale nella Città, e dal Curato nella Diocefi.

Che i Tauernari,ò altri, che tengono albergo non diano a'paffaggieri, ò viandanti a mangiar i fudetti cibi prohibiti nella Quarefima, fe non hauranno la licenza in ifcritto, come di fopra : nè anche cuocano tali cibi comprati, e portati da altri; nè permettano, che cotti, e preparati altroue fi mangino nelle loro Tauerne, & alberghi, quando non s'haurà la fudetta licenza.

Tutte le fopradette cofe, e ciafcuna di effe,ordinamo, che puntualmente s'offeruino,fotto le pene, e multe da applicarfi a luoghi pij, penitenze, e cenfure ordinate da Sacri Canoni, da'Sacri Concilj, e Coftitutioni Apoftoliche contra i trafgreffori della Santa Quarefima, & anche dell'interdetto della Chiefa, e della fcomunica in fuffidio, fecondo la grauità della colpa, e della trafgreffione.

Anche fotto le medefime pene prohibiamo in quefto facro tempo di penitenza tutte forti di balli, giuochi, comedie, & altre cofe fimili,tanto di notte,quanto di giorno,efortando tutti a fantificare il tempo quarefimale con douuti offequij, con attendere alle virtù Chriftiane, con vdir in ogni mattina la meffa, con interuenire alla predica, e con aftenerfi non folo da' cibi vietati, ma anche da'piaceri mondani, e fenfuali : nel che confifte la perfettione del vero digiuno.

Finalmente ordinamo a' Parochi, che in quefto tempo della Santa Quarefima facciano un libro,fecondo fi prefcriue nel Rituale Romano, in cui diligentemente nuotino lo ftato di tutte l'anime commeffe alla

lor

lor cura, acciochè nella Paſqua ſappiano tutti quei, che ſon capaci della Sacra Comunione, dando a ciaſcuno la lor ſchedula: il qual libro con la nota diſtinta di tutti i confeſſati, e comunicati debbano a Noi preſentare nel giorno della Santiſſima Aſcenſione, *ſub pœna ſuſpenſionis Nobis reſeruatæ ipſo facto incurrendæ*. Auuertendo, che chi ardiſce di dar qualche ſchedula di comunione a chi veramenre non è comunicato, acciochè ſe ne vaglia, *eſt ipſo facto excommunicatus, excommunicatione Nobis reſeruata*, come ſtà determinato nelle noſtre Coſtitutioni Sinodali.

Incarichiamo di più, che eſplichino al Popolo, come il precetto della Santa Comunione Paſquale comincia dalla Domenica delle Palme, e termina nella Domenica in Albis *incluſiuè*, nel modo, che ſtà eſpreſſo nelle medeſime noſtre Conſtitutioni Sinodali, acciochè ognuno ſi diſponga all'oſſeruanza di queſto Eccleſiaſtico precetto nel tempo prefiſſo, ſenza lentezza, ò ſcuſa d'ignoranza. Dato in Sarno dal Conſeſſo Sinodale a'21. di Nouembre 1690.

*Nicolò Antonio Veſcouo di Sarno.*

## §. VI.

# EDITTO

*Per la Cresima, da publicarsi nella Domenica antecedente al giorno, nel quale si stabilirà la funtione della Cresima.*

## NICOLÒ ANTONIO DI TVRA, Per la Dio gratia, e della Santa Sede Apostolica, Vescouo di Sarno.

HAuendo Noi determinato, in conformità della nostra obligatione Pastorale, d' amministrare publicamente in questa Diocesi nella Chiesa Cattedrale di San Michele Arcangelo il Sacramento della Confermatione, ò Cresima nel giorno della Domenica di Pentecoste, che sara alli ..., e ne'due altri giorni seguenti, se il bisogno la richiedesse, e desiderando, che detto Sacramento, sia con ogni maggior riuerenza, & vtilità da ciascuno riceuuto; habbiamo giudicato bene, massime per l'istruttione de'semplici, dare gl'infrascritti auuertimenti, acciocchè siano veduti, & osseruati da tutti quelli, che si vorranno cresimare, ò tenere altri alla Cresima.

Primieramente niuno dee accostarsi a riceuere questo Santissimo Sacramento con la conscienza imbrattata di peccato mortale, poichè non solo non riceuerrebbe la gratia dello Spirito Santo, ma commetterebbe vn graue Sacrilegio. Douranno perciò gli Adulti, per mezzo del Sacramento della penitenza, ò almeno d'vn feruente atto di contritione, procurar diligentemente di nettar la lor conscienza, e d'accostarsi con tutta diuotione, mentre la Cresima quantunque possa darsi anche a figliuoli minori d'anni sette, contuttociò da Noi non si stima bisogneuole in quella età, che non

ancora tien l'vſo della ragione, ſe altre circoſtanze non vi concorreſſero.

Queſto Sacramento non può riceuerſi due volte: e chi ciò ardiſſe di fare, anche commetterebbe vn graue Sacrilegio. Onde ſe taluno fuſſe in dubbio d'eſſer ſtato creſimato, dourà conferire il caſo con Noi, accioche poſſiamo dargli opportuno il rimedio.

Niuno ſcomunicato, interdetto, ò notoriamente criminoſo, ò non inſtrutto de'rudimenti della fede Criſtiana, ardiſca riceuer queſto Sacramento, ò di tener altri alla Creſima.

Niuno può tenere altri alla Creſima, s'egli prima non è creſimato.

Non poſſono i Regolari Monaci, ò Abati tenere alla Creſima, e così anco i Preti, ò altri Eccleſiaſtici, ſenza noſtra licenza.

Niuno ardiſca di tenere alla Creſima più di due, ò tre perſone in ciaſcuna di quelle volte, che da Noi s'amminiſtrerà queſto Sacramento.

Il Padrino, che fu nel batteſimo, non s'ammetta per Padrino nella Creſima, douendo eſſere vn altro.

I Padrini douranno tener i Creſimandi nel braccio; ſe comodamente poſſono alzarlo, ò ſe ſon grandi, tenere il piè ſopra il piè deſtro del Compare. E così non è bene, che gli huomini tengan le donne, ò le donne gli huomini.

Ciaſcuno di coloro, che vorranno creſimarſi, porti ſeco la ſchedula, ò nota continente i lor proprj nomi, quelli de'loro Padri, e Madri, e de'lor Padrini: le quali ſchedule douranno eſſere ſottoſcritte dal proprio Parroco di ciaſcuno Creſimando. Poichè queſta ſchedula ſeruirà a Noi come vna autentica teſtimonianza, che la perſona da creſimarſi, & il Padrino, ò Madrina, ouer Compare, ò Comare, habbiano i requiſiti neceſſarij.

S'incarica perciò a ciaſcun Parroco, ò a chiunque tien cura d'anime nella Città, e Dioceſi, d'eſaminar prima con tutta diligenza tutti i requiſiti, e poi formar la ſchedula, con veritiera fedeltà, altrimenti ſoggiace-

ranno alle pene comminate nel Sinodo.

La formola della sudetta schedula potrà farsi del tenor seguente.

*Die . . . Mense . . . . & Anno . . .* N.*ætatis annorum . . . filius , vel filia* N.N.*Coniugum ex Parochia S.* N. *petit Sacro Chrismate liniri . Patrinus , vel Matrina erit* N. N. *ex Parochia S.* N. *Et habet omnia requisita . Ego* N. *Parochus Ecclesiæ S.*N.*manu propria.*

S'auuerte , che i medesimi Compari , e Comari sono obligati ad insegnare a quelli, che haueranno a tenersi alla Santa Cresima, il Pater noster, l'Aue Maria, il Credo, e li Comandamenti , e rudimenti della Santa Fede . E di più , che in questo Santissimo Sacramento si contrahe la medesima compaternità , & affinità spirituale , che si contrahe nel battesimo, la quale impedisce il Matrimonio da contrahersi , e contrahendosi , è nullo , quando non vi sarà dispensa Apostolica . Per altro , che niuno de'Confirmati parti dalla Chiesa,fin a tanto , che da Noi non sara data la Santa benedittione.Dato in Sarno dal Consesso Sinodale a' 21.di Nouembre 1690.

*Nicolò Antonio Vescouo di Sarno.*

## .§. VII.

# EDITTO

*Per l'osseruanza delle Feste.*

## NICOLÒ ANTONIO DI TVRA, Per la Dio gratia, e della Santa Sede Apostolica, Vescouo di Sarno.

1 MEntre Dio stesso ne' precetti del Decalogo volle specialmente auuertir l'huomo, che si ricordasse di santificar le feste: (a) *memento. vt diem Sabbati sanctifices*: parola, che non disse negli altri Comandamenti diuini; mostrò chiaramente quanto gli sia a cuore la religiosa osseruanza de' giorni festiui: e se quelli nel vecchio Testamento eran figure delle sante festiuità della nuoua, e Vangelica legge; douranno quelle con più diuota attentione osseruarsi da tutti i fedeli di Cristo. Disse: *memento*: perchè l'huomo inchinando più tosto alle cose temporali, che alle spirituali, poteua facilmente scordarsi d'impiegar quella portione di tempo, che dee riseruarsi alla contemplatione, e veneratione di Dio benedetto, spendendola nelle faccende del Mondo.

a Exodi 20. 8.

2 Allo 'ncontro, quanto spiaccia a sua Diuina Maestà l'inosseruanza delle feste, può anche dedursi da varj luoghi della Sacra Scrittura, doue lasciò registrata la sentenza di morte, che promulgò contro à' Violatori: (b) *cum inuenissent hominem colligentem ligna in die Sabbati, obtulerunt eum Moysi, & Aaron, & vniuersæ multitudini, qui recluserunt eum in carcerem, nescientes quid super eum facere deberent. Dixit ergo Dominus ad Moysen morte moriatur homo iste, obruatque eum lapidibus omnis turba*. Non lasciò, che Mosè, ò Aaron, suoi Ministri ne formassero il decreto, come suol farsi ne' Tribunali di giustitia

b Num. 15. 32.

ſtitia, ma volle il Principe ſteſſo dettarlo di propria bocca, per dimoſtrare la grauezza del misfatto. Pena gia minacciata da lui medeſimo altroue (c) *cuſtodite Sabbatum meum, qui polluerit illud, morte moriatur. Qui fecerit in eo opus, peribit anima illius.* Anzi per mezzo del Profeta Geremia indiſſe eſterminio più graue, cioè di voler mandar il fuoco a diſtrugger le caſe di coloro, che non vorranno dar orecchio a queſto ſuo premuroſo comandamento dell'oſſeruanza delle feſte (d) *Si non audieritis me, vt ſanctificetis diem Sabbati, & ne portetis onus, ſuccendam ignem in portis veſtris, & deuorabit domos veſtras.* E che ciò ſia auuenuto ne' tempi andati, ſe ne leggono i ſucceſſi appreſſo grauiſſimi Autori; e forſe ciaſcuno, che, per fin di lucro mondano, ruba il ſacro giorno conſecrato a Dio, ne ſperimenta continuamente il flagello, mentre dalle medeſime fatiche, donde ſperaua guadagno, ritragge perdenze, cadendo in miſeria maggiore.

c *Exodi 31. 14.*

d *Ier. 17. 27.*

3 Vien perciò incaricato dal Sacro (e) Concilio di Trento, e dal Beato Pio V. in vna particolar ſua Bolla, a' Veſcoui, che inuigilino con tutta premura ſu la riuerente oſſeruanza di tutte le feſte di precetto, imponendo pene ad arbitrio loro, ſecondo le circoſtanze delle trasgreſſioni. In vece del Sabato, ſtabilito nella vecchia legge, fu dagli Apoſtoli aſſegnata la Domenica, così detta, per eſſer giorno del Signore, cioè di Criſto Signor noſtro, che volle in tal giorno compartire al genere humano i ſuoi più ſegnalati beneficij: e dalla Santa Chieſa Cattolica ſurrogate poi altre feſte di precetto, indirizzate tutte al Culto diuino, reſtando il vecchio precetto nella nuoua legge, quanto alla moralità di queſta douuta veneratione.

e *Trid. ſeſſ. 25. de inuocat., & venerat. Sanct., & delectu cib. Bulla Pij V. incip. cum primum Ann. 1566.*

4 La religioſa oſſeruanza di tutte le feſte di precetto conſiſte (f) nell'vdire internamente la Santa Meſſa, in cui dal Sacerdote vien ogni dì ſacrificato il Figliuol di Dio al ſuo Padre Eterno per la noſtra ſaluezza, e per la remiſſione delle noſtre colpe: e nell' aſtenerſi per tutto quel giorno (che comincia dalla mezza notte precedente, e termina alla mezza notte ſeguente) da tutti (g) i la-

f *Cap. omnes fideles, & cap. Miſſas de conſ. diſt. prima.*

g *Leuit. 23.*

i lauori meccanici, & altre opere, e fatiche seruili; come dal zappare, arare, potare, seminare, fabricare, far opere frabrili, caricar some, pescare, cucir vestimēti, scarpe, & altre faccēde consimili di varij Artisti, & Operarij.

5 Ordiniamo perciò sotto pena, da incorrersi *ipso facto*, senz'altra dichiaratione, di libre dieci di cera bianca lauorata applicande ad vsi pij, che ogniuno debba astenersi ne'giorni di festa da somiglianti opere, e fatiche seruili, e da qualunque meccanico lauoro: alla qual pena vogliamo, che sia tenuto il padre (h) per la trasgression del figliuolo, il Padrone per quella del seruidore, o garzone, o di qualsiuoglia operario, da lui destinato, come cagione di tal colpa, e di tal inosseruanza a festa comandata.

6 Ordiniamo ancora, sotto la medesima pena, che non si facciano carcerationi, esecutioni di robe, o sequestri per debito ciuile, ancorchè fosse per publica causa, ne qualunque strepito giuditiale (i) in questa materia, che non si diano giuramenti, ne si facciano rogiti di contratti, ne publici parlamenti, secondo la dispositione de' Sacri Canoni.

7 Essendo poi la Santa Chiesa Cattolica nostra Madre pietosa; ha moderato quel rigore, intorno agli esercitij seruili, che sourastaua in questo precetto nel vecchio Testamento: (K) onde permette, che possano vendersi tutte quelle cose, che son necessarie al vitto cotidiano, o alla cura degl'infermi: ma vuole, che quelle botteghe, magazini, macelli, spetiarie, o altri luoghi, doue si vendono, non si tengano con le porte in tutto aperte, ma che se ne chiuda vna parte, (l) o non potendosi, che si ponga vn qualche panno, o altro, che asconda la total apertura della porta, per segno della riuerenza, che si deue all'osseruanza della festa. L'altre botteghe bensi destinate alla vendita d'altre robe, non bisogneuoli al vitto diurno, douranno tenersi del tutto chiuse, (m) come tutte indifferentemente douranno altresi tenersi chiuse nel giorno del Santissimo Natale, e della Santissima Pasqua. Chi contrauerrà, incorrerà nella sudetta pena di libre dieci di cera.

h S. *Carolus in Cōc. Prouinc. Med. primo de fest. dierum cultu.*

i *cap. primo de ferijs.*

K *S. Thom. 22. q. 122. ar. 4. ad 4.*

l *Sac. Cōg. Ep. 2. April.* 1596: *Nicotera: relata a Nicolio in suis flosculi. verbo festum n.* 10.

m *Ead. Sac. Cong. locis.*

8 Vi-

8 Vien anche moderato il rigore, quando il richiegga, o la religiosa pietà, ò l'vrgente necessità, o la publica vtiltà: cioè, per seruigio di alcuna Chiesa, o luogo pio bisognoso: o quaudo non possa intermettersi qualche opera già cominciata nel giorno feriale, o per altra (n) vrgenza di bisogno: o pure per comodo publico, come nel tempo del vendemmiare, del mietere, e d'altre simili occorrenze: ma il tutto si permette con la preuia licenza del Vescouo, o del suo Vicario Generale nella Città, o con quella del Vicario foraneo nella Diocesi, per non trascurar la douuta vbbidienza al Superiore Ecclesiastico: la qual licenza si darà *gratis*, doue la faccenda per legittima cagione possa permettersi. Si esortano bensì i fedeli Cristiani, che in si fatte contingenze spendono ad vso proprio quel tempo di festa, che era riserbato solamente al Culto di Dio, di voler compensarlo con qualche limosina alle Chiese, o a pouerelli di Cristo, come s' auuerte ne' Sacri (o) Canoni.

n *cap. licet, cap. fin. de feriys.*

o *Cit. cap. licet de feriys.*

9 Finalmente douendo le feste santificarsi: *memento vt diem Sabbati sanctifices*: non può ciò farsi, con impiegarle in bagordi, e vanita mondane: poiché in questa maniera più tosto si vituperano, e si profanano; onde viene ad irritarsi lo sdegno di Dio, che ne' giorni festiui, in vece d'honori, incontra ingiurie. S'astengano perciò nel sacro tempo della festa da' giuochi, & in particolare da quelli di fortuna, da' balli, e precisamente con huomini, e donne, e da ogni altra sorte di bagordare nelle publiche strade, o innanzi alle Chiese, che strettamente si prohibisce, sotte le pene comminate da' Sacri (p) Canoni: ma attendano alle orationi, & a ringratiar Dio benedetto per tanti, e sì continui beneficij, che ci comparte, & a praticar le virtù Cristiane per saluezza dell' anima: al cui fine sono instituite le sante feste, e non altrimenti, *vt ipsis abutantur ad commessationes, atquè ebrietates, quasi festi dies in honorem Dei, & Sanctorum per luxum, & lasciuiam agantur*, come auuerte il Sacro Concilio di Trento. (q) A questo oggetto diamo il presente Editto, incaricando a tutti coloro, che

p *Cap. qui die de cõsec. dist. prima. Cap. irreligiosa de consec. dist. tertia.*

q *Trid. vbi supra de inuoc. & vener. Sãct. sess. 25.*

han cura d'anime in questa Diocesi, a non trascurarne nelle loro Chiese la publicatione al Popolo, nel modo, e sotto la pena, che si prescriue nel presente Sinodo, acciochè niuno possa allegare scusa d'ignoranza. Dato in Sarno dal Consesso Sinodale a' 21. di Nouembre 1690.

*Nicolò Antonio Vescouo di Sarno.*

## Rogitus Notariorum Synodalium.

SVprascriptæ Constitutiones, & Synodalia decreta vna cum Edictis, ac reliquis in Appendice notatis, pluries in priuatis Cõgregationibus discussa, & ostensa R R. Dignitatibus, & Canonicis Cathedralis Ecclesiæ Sarnensis; fuerunt alta, & intelligibili voce lecta, & solemniter publicata per Reueren. D. Nicolaum Antonium Barbarolum, Canonicum eiusdem Cathedralis; & Synodi Secretarium, seruatis seruandis, iuxta præscriptum Pontificalis Romani, die 19. Nouembris, Dominica 27. post Pentecosten cum duobus diebus sequentibus, tribus matutinis Sessionibus continuatis, anno Domini 1690; Pontificatus Sanctissimi in Christo Patris, & Domini nostri Diuina prouidentia Alexandri VIII. anno secundo; præsentibus, & audientibus, non solum præfatis Dignitatibus, & Canonicis Cathedralis; sed etiam Canonicis Ecclesiæ S. Matthæi, Parochis, & vniuerso Clero, tum Ciuitatis, tum Diœcesis, cæterisq; omnibus, qui de iure, vel consuetudine Synodo Diœcesanæ interesse hic tenentur: & signanter R R. D, Dominico Cuntio, Parocho S. Theodori: D. Vincentio Hodierna, Parocho Oppidi Casatorij: D. Francisco Barbarolo, Parocho Ecclesiæ Sancti Seuerini in Terra Striani: D. Dominico Antonio Sparano Capellano ibi curato: D. Thoma Perrino: D. Ioanne Saluo Pagano: & D. Dominico Beneuento, *Sacerdotibus Diœcesis, testibus ad præmissa omnia specialiter adhibitis, & rogatis.*

*Ita est Ego D. Iannes Manfredonia, Canonicus Cathe-*

*dra-*

*dralis Ecclesiæ Sarnensis, publicus Apostolica auctoritate Notarius, & præsentis Synodi Cancellarius, & ad id rogatus in solidum cum infrascripto D. Dominico de Iudice, itidem Apostolico Notario, in fidem meo solito signo signaui.*

Loco ✠ Sigilli.

*Ita est: Ego D. Dominicus de Iudice Sacerdos Oppidi S. Valentini, & Apostolica auctoritate publicus* Notarius, *& ad id rogatus simul cum supradicto Reuerendo Domino Canonico D. Ioanne Manfredonia Connotario Apostolico, & in fidem meo solito signo signaui.* Loco ✠ Sigilli.

# INDEX

## §§. Appendicis.

Diu post peractos consessus Synodales, renuentibus Canonicis assistere pro Diacono, & Subdiacono ad missas Conuentuales per girum ab eis celebrandas, emanauit, postulante Episcopo, sequens decretum Sacræ Rituum Congregationis: quod non abs re hic adijcere visum fuit,

## SARNEN.

Quæsitum fuit in Sacr. Rit. Congregatione ab Episcopo Sarnen, declarari: An Dignitates, & Canonici Cathedralis Sarnen teneantur in Missis Solemnibus, & Conuentualibus, quæ ab ipsis cantantur per girum, præcipuè in diebus festis ex obligatione Capitulari assistere sibimetipsis gradatim in ministerio Subdiaconi, & Diaconi, non obstante antiqua consuetudine, quam prætendunt, sufficiendi alios simplices Sacerdotes, non de gremio Capituli, ad exercendum officium Subdiaconi, & Diaconi in huiusmodi solemnium Missarum celebrationibus, etiàm assistente Episcopo, An verò hoc munus obire teneantur eodem Episcopo dumtaxat pontificaliter celebrante.

Et Sacr. eadem Congregatio inhærendo Decretis aliàs pluries in similibus emanatis, referente Eminentiss; & Reuerendiss; D. Cardinali Vrsino, respondit, ac declarauit: Canonicos semper, & quandocunque teneri; & ita decreuit; & omninò in Cathedrali prædicta seruari mandauit, non obstantibus quibuscunque. Die XV. Septembris 1691.

A. CARDINALIS CYBO.

Loco ✠ Sigilli

Iterum proposita in Sac. Rit. Congregatione causa inter Episcopum Sarnen, & Dignitates, & Canonicos eiusdem Cathedralis Ecclesię, in qua prætendebatur a prædictis Dignitatibus, & Canonicis recedendum esse a decisis sub die XV. Septembris proximè præteriti super assistentia ab ipsis gradatim pręstari debita in munere Diaconi, & Subdiaconi, Canonico celebranti: Eadem Sac. Congregatio stetit in decisis, & amplius non proponi mandauit. Die XV. Decembris 1691.

A. CARDINALIS CYBO.

Loco ✱ Sigilli.

*I. Vallemanus Sac. Rit. Congreg. Secret.*

F I N I S.

Natalis Alexander in una ex suis Epistolis de rebus moralibus editis Delphis sumptibus Henrici Rhenani MDCCL. in 8°, qua improbatur pii Sacerdotis devotio, qui singulis diebus Missam de Rosario Beatae Virginis celebrat et habetur in laudata Edit.e pag. 80. haec de Sac. Rit. Cong. retroscripto decreto scribit pag. 82. = Hinc cum Canonici Cathedralis Eccl.ae = Sarinensis ex conventione cum Ep.o a nona- = ginta annis inita convenissent singulis = hebdomadis tres missas canere, scilicet tertia = secunda pro defunctis, tertia quarta de An- = gelis, et tertia sexta de Sancta Cruce Ep.us = successor eos nihilominus ad canendum quoti- = die missam conventualem compellebat. Sed cum = Eccl.a extra habitationes et in loco insalubri = sita esset, et in ea vix decem expectati Canonici = quoto sese aliquis gravabat praeterquodquod cu- = ra (a) ... Animarum. Deinde benigne se...

in ~~[illegible]~~ Appendice primo Tom. I. Theolo-
giae dogmaticae et Moralis Parisiis anni
MDCCLII. (quae deest in Editione Veneta
anni MDCCV.) et est nus. V.=

162
9